(1

DE SUPREMA ROMANI PONTIFICIS AUTORITATE EX HODIERNA ECCLESIÆ GALLICANÆ DOCTRINA.

Auctore Victore Amedeo Suardi, Antec. Taurinensi

TOMUS PRIMUS.

LEODII.

Apud JOANNEM-FRANCISCUM KINTS, in Plateâ Sancti Severini.

M. D. CC. XLVII.

CUM PERMISSIONE, ET APPROBATIONE.

Proſtrant ROMÆ apud Jo: Laurentium Barbiellini in Foro Paſquini.

Digitized by Google

Digitized by Google

SANCTISSIMO
D. DOMINO NOSTRO
BENEDICTO
PAPÆ XIV.

SANCTISSIME PATER,

AD Sacratiſſimos Sanctitatis Tuæ pedes accedit non privatus ſcriptor qui divina Sedis Apoſtolicæ jura defendere & ab hoſtium inſultibus vindicare (rem toties peractam) ſuſceperit, ſed integra ſe ſiſtit Eccleſia pietatis ac eruditionis laude præſtantiſſima, quæ novum ſui perennes erga Petri Heredes perennis obſequii, ſimulque ſingularis ad aſſerendam eorum autoritatem ſtudii pignus Tuæ Beatitudini deferre geſ-

tit. Optimè noſti BEATISSIME PATER *ac pro eâ, quâ in antiquis Eccleſiaſticæ Hiſtoriæ monumentis verſatus es eruditione, nequaquam ignorare potes, quàm vetus olim, quam magna ſemper, quam prona inprimis extiterit Eccleſiæ Gallicanæ Romanos erga Pontifices obſervantia, quantum iſti in perſpectâ ejuſdem Eccleſiæ doctrinâ & ſanctitate præſidii ac defenſionis collocarent; Tibique planè conſtat ſplendida adeò & ampla fuiſſe hujuſce reverentiæ ſpecimina, ut hactenus Eccleſia Gallicana veluti firmiſſimum Autoritatis Pontificiæ columen à Chriſtianis omnibus, nec immeritò quidem haberetur; quippe quæ hanc gloriam ita fecerat ſuam, ut eam ipſi eripere alia potuerit nulla, nulla voluerit inficiari.*

Verùm tuam ſanè BEATISSIME PATER *nec fugit ſapientiam quantum abſit ut eamdem omnes de hodiernâ Galliarum Eccleſiâ opinionem habeant, quam de antiquâ conceperunt. Quot enim undique Scriptores reperias, qui Gallicanæ Eccleſiæ id criminis objiciant, quòd avitam & conſtantem de Romanâ Autoritate Doctrinam deſeruerit, quòdque ætate noſtrâ Summum illud Petri Succeſſoribus deneget Autoritatis pondus, quod ipſis antea numquam non aſſeruerat. Ea demum videtur multis recens Gallia, ut quæ ſacra quondam Romanæ Cathedræ jura ſtrenuè defenſaverat, eorumdem nunc inimica pejor evaſerit. Hanc dolemus quamplurium de optimâ & innocuâ Gente malè opinandi ac dicendi perverſitatem.*

Liceat igitur BEATISSIME PATER *ipſimet Eccleſiæ Gallicanæ, liceat impactum ſibi per calumniam grande ſcelus, quod vel cogitatione horret, coram Beatitudine Tuâ à ſe propulſare, tamque injurioſæ criminationis falſitatem oſtendere. Sine ad auguſtum Tuæ Sedis Tribunal accedat illa, ut ſuam in retinendâ majorum ſuorum doctrinâ conſtantiam, proindèque ſuam in aſſerendâ Romanæ Sedis ſupremâ & indeficienti Autoritate perſeverantiam teſtetur ac certiſſimam tibi faciat, hoc nimirum & præſertim in opere, in quo ſolemnia & publica, quæ nuperrimis temporibus ſuæ erga Sedem Apoſtolicam reverentiæ pietatis ac Fidei argumenta numero plurima, pondere graviſſima edidit, collecta ſimul & illuſtrata tùm veſtris ad ſpectaculum & lætitiam, tùm alienis ad documentum & exemplum oculis ſubjiciuntur, Tanta verò*

Digitized by Google

ſunt, tam perſpicua, tam indubitata perſeverantis hujuſce obſequii monumenta, quæ Summâ fide, pari copiâ iſtud qualecumque opus repræſentat, ut ex iis nulli dubitemus compertum fore Tibi atque exploratiſſimum de paternâ virtute & doctrinâ nequaquam degeneraſſe filios, nec minorem iſtos etiamnum à te promereri benevolentiam, quam eorum Majoribus Prædeceſſores Tui conceſſerunt.

Quare in ſpem maximam inducitur Eccleſia Gallicana fore ut Beatitudinis tuæ oculis haud ingratum ſuccedat opus, quod feliciſſimis Tuis ſub Auſpiciis in lucem publicam prodire ambit, imò nec dubitat quin magnam operi gratiam, ipſum operis argumentum apud te conciliet. Scilicet enim agitur de nobiliſſimâ illâ Gente & Eccleſiâ à variis Hoſtium ſuorum impreſſionibus ac dicteriis vindicandâ, in quâ quidem ipſe ut priſtinum Religionis ſplendorem, avitam Fidei famam, primævamque nominis gloriam conſervares adeò fæliciter hactenus allaboraſti. Eſt igitur, BEATISSIME PATER, *quòd in te potentiſſimum ſui defenſorem ac Patronum ſibi meritò polliceri poſſit Florentiſſima Galliarum Eccleſia, quæ dum ſe tibi tuæque Sedi devotiſſimam, nec non & avitæ in Romanos Pontifices obſervantiæ tenaciſſimam hoc in opere perhibet, mutuas paterni tui erga ſe amoris & benevolentiæ vices pro datis occaſionibus experitur.*

Ceterum Beatitudinis Tuæ patrocinium ac tutelam haud ità ſuppliciter expoſcit, ut judicium æquitatemque reformidet, quin & eò reformidat minùs, quòd Pontificem in Te demiretur iis præditum ingenii dotibus, quæ oculatiſſimum ſimul & integerrimum cauſæ ſuæ judicem efficiant, eâ mentis excelſitate, quam nulla negotiorum difficultas, multitudoque exuperet, eâ ſenſus accuratione, quam veri nulla deludat inanis ſpecies, eâ intellectus prudentiâ, quæ libratis uſquè momentorum ponderibus utrinde veritatem aptiſſimè numquam non definiat, eâ judicii maturitate, cujus tot & tanta Urbi ad applauſum, Orbi ad ſtuporem ſpecimina in variis Romanæ Curiæ Tribunalibus affatim exhibuiſti. Nec minus cauſæ ſuæ præſidium nanciſcitur Eccleſia Gallicana cùm in eximiâ illâ tuâ & ingenio parta felici, & longo labore aquiſitâ eruditione, cujus æterna & ampliſſima monumenta tot in Paſtoralibus Doctrinâ planè cæleſti refertis Conſtitutionibus, tot Statutis ac tot in Reſcriptis Apoſtoli-

Digitized by Google

eâ verè dignis ætate, nec non in libris illis edidiſti, in quibus maxima licet voluminum mole luxuriat Doctrinæ opulentia major: tùm etiam in egregiis illis animi tui virtutibus, quæ Tibi Catholicæ totius Eccleſiæ ut venerationem conciliant, ſic adminiſtrationem regimenque promeruerunt.

Tandem nec minimam ſuffragii Tui ſpem injicit, BEATISSIME PATER, *ipſum Illuſtriſſimi illius Præſulis ſuffragium; cujus & Summa morum integritas & doctrina minimè vulgaris Sanctitati Tuæ nequaquam ignotæ ſunt. (Illuſtriſſimum loquor Epiſcopum DD. Joſephum Vignoli; cujus præclaras ingenii animique dotes; optima præſertim & multiplicia cùm in Eccleſiam univerſam, tùm in Sedem Apoſtolicam merita ſacris Sancti Severini infulis denuper muneratus es). Nempè enim varias diſſertationes, ex quibus noſtrum iſtud opus compingitur, quaſque pridem eorum gratiâ fueram elucubratus, quibus Theologica Dogmata prælegebam, ipſe pro ſuâ in me benevolentiâ pervolvere non dedignatus eſt Illuſtriſſimus Antiſtes; eaſque cùm à ſe, tùm ab aliis, quorum operâ uſus eſt doctiſſimis viris maturè diſcuſſas & accuratiſſimè ponderatas tales tandem eſſe cenſuit, quæ ad debitum Sedi Apoſtolicæ obſequium promovendum, haud ſecùs ac ad Galliam ab iniquâ calumniâ vindicandam non nihil inſervire poſſent. Quapropter ſemèl & iterum inſtitit, ut privatas lucubrationes, quas propriis dumtaxat uſibus ferè deſtinaveram, publici juris fieri concederem; ac ne quid ullâ ex parte obſtare poſſet, quominus pro datâ occaſione ſtudioſam ſuam de Sede Apoſtolicâ, deque Romanis Pontificibus quàm optimè merendi voluntatem ſignificaret, omnes Typorum ſumptus, curas, & pericula recipere in ſe voluit. Iteratis beneficentiſſimi Præſulis ſuaſionibus, cujus etiam nutus ut juſſa veneror, tandem aquievi* BEATISSIME PATER, *illoque Autore ac Mæcenate ad SanctitatisTuæ Pedes Summâ cum animi demiſſione provolutus, atque reverentiſſime deoſculatus Apoſtolicam Benedictionem enixiùs efflagitat,*

BEATITUDINIS TUÆ

Humillimus & obſequentiſſimus, &c.

Approbatio

Digitized by Google

APPROBATIONES THEOLOGORUM ROMANORUM.

Approbatio D. Cajetani Cenni Sacroſ. Vatic. Baſilicæ Beneficiati.

NOvum planè atque inſigne opus ad meas manus pervenit, quod inſcribitur: *De Supremâ Romani Pontificis autoritate hodierna Eccleſiæ Gallicanæ Doctrina.* Autoris induſtria, ingenium, ſcientia in eodem maximè enitent. Quantâ cum animi alacritate illius conatum amplexus ſim, quantâ cum jucunditate præcipua primùm capita, deinde ſingula evolverim ii mihi teſtes erunt, tùm qui privata aliquot ſcripta Gallicanam Eccleſiam ſpectantia norint, tùm qui iſta diligenter perlegerint. Nullo prorſus artificio, ſummo autem ſtudio uſus eſt, ut argumenti magnitudini ſatisfaceret; documenta omnia ſcrutatus eſt, quæ infallibilitatem, ceteráſque Chriſti Vicarii Romani Pontificis dotes apertiſſimè enuntiant, eáque ex Gallicanâ tantùm Eccleſiâ. Indè autem uberrimam eduxit ſegetem, quæ Gallicanæ ejuſdem Eccleſiæ non modò veteris, ſed etiam noſtri ævi gloriam adverſùs nonnullorum opinionem clam omnium nemine eſſe patitur. Quod præcipuâ dignum laude arbitror, de Supremo & infallibili Summi Pontificis judicio agens volumine altero (duo enim in volumina totum opus dividitur) in magnum illum ſcopulum neceſſariò incidit *defenſionis* Meldenſi Epiſcopo adſcriptæ *declarationis Cleri Gallicani an.* 1682. unanimi conſenſu ſancitæ, ſed Illuſtris autor quâ eſt ſapientiâ ac prudentiâ oſtendit primùm falsò appingi ſcriptionem illam tanto viro: deinde poſthumi atque indigeſti ejus operis argumenta diluit doctiſſimi illius Præſulis vulgatis operibus eodem vigente ac ſummum obſequium teſtante erga ſupremum & infallibile Romanorum Pontificum judicium in rebus Fidei & morum; ac demum oſtendit autorem illum *defenſionis, &c.* quicumque ſit *lib.* 15. *cap.* 4. & alibi argumento huic ſuffragari. Itaque cùm illuſtris & juxtà doctiſſimus hic Autor non modò Apoſtolicæ Sedis cauſam prò dignitate agat, ſed perinde actam eſſe oſtendat ab eo celebri Paſtorum corpore, quod ejus ex ſententiâ eſt pars major Epiſcoporum Pontifici adhærentium, unde metus vulgò ac diſſidentia; publicam in lucem edendum arbitror tàm præclarum opus; plurimam quippe commendationem colliget doctiſſimo eidem Autori; gloriam, fortaſſe etiam æmulationem feret Gallicanæ Eccleſiæ; maximo autem ſolatio erit Romano Pontifici atque Apoſtolicæ Sedi; hujuſmodi enim conatus neque hinc profectus antea eſt, neque huc aliunde pervenit de ampliſſimâ illâ Patriarchatûs Occidentalis Diœceſi, quam potiùs trahere ad ſuas partes conſueverunt Novatores.

Ex meo domicilio in civitate Leonina nonis Novembribus an. M. D. CC. XLVI.

Cajetanus Cennius Sacroſ. Vatic. Baſilicæ Benefic iatus

Approbatio D. Joſephi Blanchini Veronenſis, Congregationis Oratorii Romani Presbiteri.

NOndum ſatis Conſtitutum & ratum eſſe inter Cathòlicos aliqui volunt, in quo potiſſimùm ſedeat divinitus data autoritas judicandi de rebus Fidei abſque ullo periculo erroris: eam namque extra Concilium liberè denegant tribuendam Romanis Pontificibus etiam ex Petri Cathedrâ definientibus jure Magiſterii ipſis concredito, una cum Primatu omnium Eccleſiarum; nec eos movent exempla Victoris, Stephani, Zephirini, Miltiadis, Julii, Damaſi, & aliorum, quorum Dogmatica decreta hiſtoriæ Eccleſiaſticæ monumentis conſignantur. *Defenſio Cleri Gallicani an.* 1681. Chriſtianiſſimi atque ſplendidiſſimi Regni lucem, quâ ſub cœli axe micat aliquantulùm obumbravit. Clariſſimus Boſſuetius immortale decus, lùxque ſplendidiſſima Galliarum, qui eruditione, Doctrinâ, & unitatis ſtudio, fideſque dilatandæ ardore tam bene de Eccleſiâ meritus eſt, ut inter Patres enumerari, & Eccleſiæ Pater quodammodo dici poſſit, autor creditur larvatæ defenſionis, quam paulò ſuperius nominavi; ſed qui Meldenſem Epiſcopum verè magnum parentem noti operis fuiſſe deprædicat, aſſerítque (ad conciliandam invidiam venerabili Clero Gallicano) illius Gentis Antiſtites eamdem ſententiam vel antiquitus, vel recenter propugnaſſe, fallitur, imò fallit, ſicut legentibus librum hunc ſatis ſupérque conſtabit. Monumenta quæ profert in medium indubiæ ſunt autoritatis, quoniam adſervantur in forulis & Archivis eorumdem Præſulum Galliarum. Felix Autor qui condidit tantum Chriſtianiſſimi Cleri propilæum, nulli ad hanc diem, niſi Doctiſſimo Autori licuit ad tuendam Romanorum Pontificum dignitatem Galli-

Digitized by Google

ca tabularia perluſtrare eâ diligentiâ ſtudióque quo ipſe luſtravit; ut fas ſit credere pauca eſſe monumenta quæ eum fugerint, ſi quæ fugère. Maximæ ergo agendæ ſunt gratiæ Deo Patri luminum, qui ad propoſitæ controverſiæ lucem tantam lucernam latentem ſub modio ſuper candelabrum conſtituit, ut ſplendeſceret in domo Dei. Summus Sacerdos, cui hocce munus oblatum eſt ingentem chartarum manipulum ad cœlum elevet, conſecretque, ut itâ in eo copioſa meſſis Antiſtitum Gallicanorum, qui *infallibilitatem* in Romanis Pontificibus venerantur, benedicatur illâ benedictione, quâ cæleſtia eadémque perennia tribuuntur. Novit Chriſtianus orbis quanta vis Apoſtolicis benedictionibus inſit, quippe quibus divinus favor aſpiret, earùmque virtute univerſa terra lætetur, adeò ut divinæ illius benedictionis influxu aprehendat tritura vindemiam, & vindemia occupet ſummâ ubertate ſementem, quæ germinet fructum ab autore deſideratum in cordibus omnium ſectatorum vulgatæ *Defenſionis Cleri Gallicani.*

Kalendis Novembribus anno Domini M. D. CC. XLVI.
Romæ ex Ædibus Vallicellanis.

Joſeph Blanchinus Veronenſis, Presbiter Congregationis Oratorii Romani.

Approbatio P. Thom. Auguſtini Ricchini Sacr. Theolog. Magiſtri ordinis Prædicatorum Collegii Caſanatenſis Theologi.

OPeris quod inſcribitur *de Supremâ Romani Pontificis autoritate hodierna Eccleſiæ Gallicanæ Doctrina* judicium qualecumque meum proferre juſſus, poſt accuratum ejuſdem examen, quam cepi de illo ſententiam candidè aperio. Argumenti genus Auctor eximius pro ſuo erga veritatem & Apoſtolicam Sedem incenſo ſtudio adornandum ſuſcepit, quo nihil opportunius ad convellendam præjudicatam opinionem, quæ de Gallicanæ Eccleſiæ ſententiâ multorum animis inſedit, nihil ad Romani Pontificis in Dogmaticis judiciis inerrantiam aſſerendam aptius, ad vindicandum Galliæ Epiſcoporum, imò univerſæ Clariſſimæ Gentis erga Petri Succeſſores obſequentiſſimum cultum demiſſámque voluntatem magis neceſſarium, ad eripiendum denique ex eorum manibus qui ſe optimorum Antiſtitum nomine & patrocinio tuentur inanem clypeum efficax magis atque validius. Certis enim ampliſſimiſque Documentis luculenter evincit Gallicanam Eccleſiam avitæ Fidei, Majorúmque Traditionis in graviſſimâ controverſiâ cuſtodem fideliſſimam, nón ſolùm Pontificias de rebus Fidei morúmque ſanctiones Summâ ac divinâ per univerſam Eccleſiam nullo præmiſſo examine, aut expectato Epiſcoporum conſenſu ea autoritate pollere, cui fideles omnes abſolutam plenámque obedientiam debeant, docere conſtanter ac prædicare, ſed iis rem ipſam argumentis conficere ac vindicare, quibus Novatorum, aliorúmque ſcriptorum tela, unde Apoſtolicæ Sedis inerrantiam impetere, atque elevare moliuntur omninò retundi facilè poſſint. Germanas quoque Eccleſiæ Gallicanæ libertates ſuis finibus circumſcriptas ad labefactanda ejuſdem Sedis privilegia nequidquam ab adverſariis objici & intorqueri demonſtrat, eáſque Pontificiæ autoritati non modò non adverſari ſed maxime ſuffragari, quæ quidem omnia tam aptâ methodo, tanto rerum & documentorum apparatu, tam ſubacto judicio, nec minore in ſcribendo moderatione & candore, quàm eloquentiâ & perſpicuitate Lectoribus exhibet, ut niſi in meridie cæcutire velint circumfuſam in opere univerſo veritatis lucem mirentur oporteat. Cùm itaque præclariſſimum opus meo quidem judicio nihil omnino contineat, quod Theologicæ cenſuræ aut caſtigationi obnoxium ſit: multa verò complectatur, quæ optimæ cauſæ patrocinium promovent, ut publici juris fiat auctor ſum, hortatórque, augurans fore, ut eruditorum plauſu excipiatur, & apud ipſos cordatiores Gallos non exiguam initurum gratiam, cùm de celeberrimâ Gente & Eccleſiâ etiamnum vera eſſe ſuadeat, quæ in ejus laudem Arnulſus Lexovienſis in Neuſtriâ Epiſcopus Alexandri Papæ III. Legatus ad Archiepiſcopos & Epiſcopos Angliæ olim ſcripſit, quod *illam ſemper Deus & agnitione veritatis illuſtravit, & pedes ejus à juſtitiæ tramite nullatenus aberrare permiſit. .... quippè cum ceteræ Nationes abundent portentis ſola Gallia monſtra non habuit, ſed ſinceritate Fidei, doctrinæ veritate, virtutum titulis, & plurimâ operum exhibitione præfulſit.* Ità cenſet ſalvo, &c.

Romæ ex Ædibus Minervitanis
3. Kal. Julius M. D. CC. XLVI.

F. Thomas Auguſtinus Ricchinius Sac. Theol. Mag. Ordinis Prædicatorum Collegii Caſanatenſis Theologus.

Approbatio P. Joannis Laurentii Berti Angelicæ Bibliothecæ Præfecti, & Supremæ Inquiſitionis Qualificatoris.

QUod nonnulli opinantur in eo dogmate, quo judicium Apoſtolicæ Sedis ſeu Romani Pontificis aliquid è Cathedrâ definientis numquam errori ſubeſſe, ſed inconcuſſum firmiſſimum, atque ab univerſis Chriſti Fidelibus humillimè excipiendum ſervandumque eſſe defenditur, Doctiſſimos Clariſſimóſque Galliarum Antiſtites ab Orthodoxis ceteris diſſidere, pleniſſimámque illam judicii autoritatem quibuſdam finibus circumſcribere, id neque eorumdem Antiſtitum ſingulis, neque ſapientiæ ac probitatis famâ celebrioribus adſcribendum commonſtrat Præſtantiſſimus atque eruditiſſimus Autor in perpolito, numeriſque omnibus abſoluto opere inſcripto: *De Supremâ Romani Pontificis autoritate hodierna Eccleſiæ Gallicanæ Doctrina.* In hoc ſiquidem opere non obviis & pervulgatis, ſed Summo ſtudio ac delectu collectis monumentis, iiſque non undique, ſed ex Gallicanæ Eccleſiæ Paſtoribus, horúmque multiplici inſtitutione ac doctrinâ accuratè depromptis evincit Clariſſimus Autor laudabilem illam animorum conſenſionem, quâ olim in Trecenſi, Aurelianenſi, aliiſque Galliarum Synodis religioſiſſimi Epiſcopi proteſtati ſunt, ſe *voto*, *voce & unanimitate* proſequi latum ab Apoſtolicâ Sede judicium, viguiſſe ſemper & adhuc vigere poſt celebrem *Cleri Gallicani* uti appellant *declarationem* quâ præſertim edita in ore ſcriptorum ſiniſtra illa opinio, quam ſupra commemoravi percrebuit. Cùm itaque egregio hoc opere conſtet, quæcumque hactenus produxerunt autoritatis Romani Pontificis propugnatores & vindices, aut ſaltèm præcipia, ſive in dogmate ſtabiliendo, ſive in refutandis oppoſitionibus, fulciri & firmari Eccleſiæ Gallicanæ ſaluberrimis Documentis, nullúmque proinde adverſariis relinqui præſidium, nec illud quidem, quod ex aſſictis clariſſimo Meldenſi Epiſcopo (*Boſſuetio*) poſthumis lucubrationibus magnopere jactare ſolent, meâ utique ſententiâ, qualiſcumque ea ſit, bipertitum hoc opus in lucem quamprimùm emitti, atque ſtudioſorum manibus teri debet; idque cenſeo ac pronuntio propoſitam ſpem habens futurum fore, ut typis cuſum & ab æquiſſimis rerum æſtimatoribus perlectum ad commendationem ſplendorémque ſapientiſſimi Autoris, ad gloriam Gallicanæ Eccleſiæ, nec non ad Literariæ Reipublicæ commodum quàm maximè conferat.

Ex Romanis S. P. Auguſtini ædibus
XV. Kal. Novembris an. M. D. CC. XLVI.

F. Joannes Laurentius Berti Angelicæ Bibliotehcæ Præfectus & Supremæ Inquiſitionis Qualificator.

Digitized by Google

PRÆFATIO.

REplicanti mihi Francorum Annales, & erecta parsìm ab illis avitæ Religioni monumenta ſedulò inveſtiganti, geminum occurrit imprimis Gallicæ Pietatis argumentum, ex quo cæteris eorum laudibus velutì cumulus accedat, innata videlicet, nec memoranda ſatis in Sedem Apoſtolicam obſervantia, & inexhauſta beneficentia. Hoc utroque vinculo ſe Gallia communi Chriſtianorum Parenti tam arctè devinxit olim, ut Sedi Romanæ benevelle, ac benefacere, & eſſe Gallum, unum fermè, idemque videretur. Hinc, ſi quis in Romanam Eccleſiam inſurgeret, vel oppugnator malevolus, vel aggreſſor iniquus, vel invaſor ſacrilegus, emicabat illicò pia Gallorum alacritas in Romæ laborantis auxilium experrecta, nec ullus erat, qui Romanam Cathedram, vel convellere penitùs, vel ſuccutere tantiſper aggrederetur, quin protinùs imminentem è Gallico Solio procellam pertimeſceret.

Nequè verò obſervantiſſima illa in Romanos Pontifices ac benefica pietas ita in primario Regni capite reſedit, ut non indè in ſingula membra permaneret. Certare ſæpè numero viſi ſunt cum Regibus Primores Regni, cum Primoribus ſinguli propè Cives; qui ſe vix Gallos arbitrabantur, niſi ſe Gallos probarent Sedem Apoſtolicam ſtrenuè defendendo, munificè cumulando,

animosè vindicando, certiſſimo ſæpè capitis periculo, maximo ſaltèm fortunarum diſpendio, ſolo rei chriſtianæ incremento.

Poſſim hoc quidem in loco è Gallicis Annalibus laureatam potentiſſimorum Regum ſeriem eruere, qui, quantam cæteris Gentibus armorum terrore, nominis claritate, triumphorum celebritate, ſui formidinem ac admirationem injecerunt, tantum, imò longè majorem inconcuſſo ſtudio, ſingulari munificentiâ, ſummâ Religione apud Summos Pontifices amorem ſibi, ac propè venerationem conciliarûnt. Poſſim hìc tot Filios Eccleſiæ primogenitos magnifico quidem, ſed nimis operoſo ſermone proſequi, quos quandiù Gallia in ſuis Nepotibus redivivos gratulabitur, tandiù Roma jurium ſuorum vindices acerrimos ſibi quoque gratulari poterit. Eſt quidem hoc omnibus commune Regibus, qui chriſtianâ magis dignitate, quàm Regis ſtemmate glorientur; ſed hanc ſibi laudem, potiori quodam jure, præ cæteris, vindicant noſtri Principes, quibus hæc Populorum omnium ſuffragio prærogativa eſt, ut Chriſtianiſſimi Reges & Filii Eccleſiæ primogeniti nuncupentur.

Magnum eſt profectò, ut iiſdem penè Oratoris noſtrorum temporum nobiliſſimi verbis utar, magnum eſt, & Franciæ glorioſum quod, inter cæteras Europæ ditiones, prima Regem habuerit Apoſtolicæ Sedi obſequentiſſimum; at majus quidquam, ac Franciæ impendio glorioſius eſt quod numeroſiſſimos inter Reges qui Clodovæum exceperunt, nemo unus reperiatur, qui juratum Romanæ Cathedræ obſequium abjuraverit; qui ab Apoſtolicæ Sedis reverentiâ, vel Communione deſciverit. Revixerunt interdùm ex pluribus aliis Orbis chriſtiani partibus novi Nerones & Diocletiani, qui vel

Hæreſeos facibus armati, vel Schiſmate rebelles, vel cupiditate ſuccenſi, Romanas Arces invadere, Summos Pontifices ex auctoritate, Matrem aliarum Eccleſiarum vipereis dentibus diſcerpere ſacrilegis auſibus attentarûnt; at ſingularis Francorum Regum laus ita eſt, ut ex iis vel unis, tot inter, morum, temporum, fortunæ diſparitates, tot bella tum extranea, tum domeſtica, tot illecebras, tot molitiones, tot conatus, vafræ, inſidioſæ, armatæ novitatis, tot deniquè ſæcula, nubila, ſaxea, ferrea, numquam ab avitâ erga Sedem Apoſtolicam obedientiâ dimoveri potuerit. Vidit, & eheu! ſæpiùs vidit (quia videre numquam debuiſſet) vidit Romana Eccleſia mox Chriſtianos Cæſares modò alios Orbis Principes, ita infenſos ſibi & adverſos, ut inter hoſtes ſui & Religionis profligantiſſimos computare illos potuerit. Vidit imò difficillimis Arianorum temporibus omnes terrarum Monarchas in Fidei ſuæ perniciem conjuratos, uno excepto Galliarum Rege Clodovæo, quem aliorum exempla pulſare quidem, commovere nuſquam potuerunt.

Vidit Roma ſuos Pontifices in dubiis, perditiſve rebus, illum in Gallis quærere tutiſſimum & laceſſitæ auctoritatis & periclitantis vitæ azilum, quod alia Regna vel non offerebant plerumque, vel denegabant, quod ipſa interdùm Roma abnuebat. Quantâ porrò honoris ac venerationis teſtificatione, tam charos, tam honorificos hoſpites ſuo complexa ſinu Francia geſtiebat? Gratum profectò Divis, amœnum Religioni ſpectaculum offerebat inſignis illa Regum Francorum pietas, cum Romanis Pontificibus, ſeu profugis, ſeu aliis de cauſis Gallias appetentibus longè obviam irent, ad eorum adventantium Pedes unà cum Liberis & Regni Primoribus accederent, illos prehen-

ſis equi frenis, pompâ triumphali, deducerent ipſi Pedites, eò reliquis majores Regibus, quò ſe minores Chriſti Vicariis fatebantur. Obliviſcebantur ſuorum infortuniorum Romani Antiſtites, cum dabatur illis in tutiſſimo Chriſtianorum Principum patrocinio, in effuſiſſimo Galliæ totius complexu aliquantùm acquieſcere. Replicentur veterum Annalium paginæ, quanto agmine variis ſæculis occurrunt legenti Pontifices Maximi, qui Jurium ſuorum conſervationem, Pontificiæ Dignitatis incolumitatem, ſuæ etiam vitæ ſecuritatem uni acceptam Galliæ referunt? Videas octavo ſæculo, Stephanum III. Adrianum I. Leonem III. Nono, Joannem VIII. Undecimo, Urbanum II. Paſchalem II. Duodecimo, Gelaſium II. Calixtum II. Innocentium II. Alexandrum III. Gregorium VIII. Decimo-tertio, Innocentium IV. Urbanum IV. Bonifacium VIII. Quarto-decimo, Joannem XXII. Decimo-ſexto, Clementem VII. Paulum IV. Decimo tandem ſeptimo, Clementem VIII. & Paulum V. Cernas, inquam, illos modò vindicatos ab hoſtium immani feritate, modò contra Pontificum non legitimorum artes, & arma protectos: Hìc à perduellium & rebellantium Factionibus liberatos; illìc Sedi ſuæ & priſtinæ Dignitati reſtitutos.

Sacros illos Summorum Eccleſiæ Antiſtitum triumphos, inter opes Majorum ſuorum pretioſiſſimas, numerabant Filii avitæ non minùs virtutis quàm Majeſtatis hæredes, nec dignos ſe tantis Prædeceſſoribus Succeſſores reputabant, niſi illas ad ſuos ipſi poſteros novâ, quoties ſe dabat occaſio, ſimilium facinorum acceſſione auctiores tranſmitterent. Proferantur quæ extant etiamnum, & eruditorum manibus teruntur Caroli Magni, Ludovici Pii, Divi Ludovici aliorumque plurimorum teſtamenta, quid in iis diſertè com-

mendant, ſuiſque Liberis diſtinctè præcipiunt, niſi ut auctoritatem Apoſtolicæ Sedis, ac Dignitatem ſanctam uſque & tectam deffendant? *Imprimis jubemus*, inquit Carolus Magnus, *ut tres Filii mei ſuſcipiant unà curam & defenſionem, ſive patrocinium Eccleſiæ Sancti Petri, quod fecit Carolus Avus & Pepinus felicis memoriæ Pater meus, quorum veſtigiis inſtiti, ut Deo auxiliante eam adverſùs omnes ejus hoſtes propugnare totis viribus contendant, ipſiuſque Jura pro virili & quoad licebit tueri nitantur.* (1)

Quàm verè tàm piè aſſerit magnanimus ac religiogiſſimus Imperator eas ſemper fuiſſe Pepino partes, ut curam atquè defenſionem Sedis Apoſtolicæ ſuſciperet, ſeque tàm glorioſiſſimi Parentis quàm Avi veſtigiis inſtitiſſe. Ut enim cum laudato eloquentiſſimo Oratore loquar, quàm rara, quàm ingentia dederunt illi ſuæ ergà Summos Pontifices obſervantiæ, ſuæ beneficentiæ pignora? Pepinus devicto & ſpoliato Rege Longobardorum Ariſtulpho, Exarchatum, Ravennæ, & Pentapolim, id eſt veterem Flaminiam, Æmiliam & Picenum, quàm dites amplaſque Regiones, in his quam lautas nobileſque Civitates, Ravennam, Bononiam, Ferrariam, Ariminum, Anconam, Urbinum, aliaſque tres & viginti Romanæ donavit Eccleſiæ? Quarum Urbium Claves unà cum Tabulis, quibus inſcripta donatio legebatur, Pontifici tradendas, & in confeſſione Sancti Petri, ut monumenta vetera loquuntur, deponendas curavit. Tantam munificentiam, quam præter Francos, nullus Regum imitatione duplicavit, quidquamne niſi ſola Religio ſuadere poterat? Pulchrius videlicet ac Rege Chriſtianiſſimo dignius rebatur religioſiſſimus Princeps Sedis Apoſtolicæ honorem ac opes amplificare quam ſuas.

[1] Dupleix. In Vitâ Caroli Mag. *Tom.* 1. *pag.* 486.

Satis haud habuit Carolus Magnus largiſſimam Patris donationem ratam ac fixam facere, agrum præterea Sabinenſem, Spoletinum ducatum ac Beneventinum adjecit. Paternam, avitamque liberalitatem Ludovicus Pius, Carolus Calvus, aliique poſtmodùm Imperatores Franci, ac Reges grandibus nec raris acceſſionibus cumularûnt. Demùm quidquid in Italiâ Pontificiæ ditionis eſt, quidquid fuit olim, id Eccleſia Romana Francis maximam partem vel Regibus, vel oriundis è Galliâ Heroïbus acceptum, amplificatum, conſervatum refert; nec aliam ferè cæteri Principes relictam ſibi laudem habuerunt, quam ut Francorum dona non imminuerent. Ab attentatis Romanæ Eccleſiæ Juribus procùl, & longè aberant illi Principes, qui tàm generosè tàm largè ſua profuderant. Decertent igitur cum Romanis Pontificibus Germani Cæſares, Jus illud, quod inveſtituram nuncupant, ſpretis Eccleſiæ privilegiis, obtrectatâ Romanæ Sedis majeſtate, ſibi arrogent; in Sedem Apoſtolicam ſæviant Othones, Henrici, Frederici ac debacchentur atrociter; armis & vexationibus illud ſibi vindicent, quod æquis & legitimis titulis obtinere non valebant; quid interìm Franci Reges? Nimirùm quibus multò etiam potior ſuberat, ſi qua tamen eſſe potuit reclamandi cauſa, tam piè nihilominus, tam reverenter ſe gerunt, ut cæterorum inclementiam ſuâ moderatione condemnaverint, illudque comprobaverint omnibus, ità ſe eſſe erga Sedem Apoſtolicam affectos, ut de Juribus ſuis concedere, quàm ad illa vindicanda Summos Pontifices vel parumper offendere, maluerint.

Parùm verò fuiſſet Chriſtianiſſimis Regibus, Eccleſiæ Romanæ nunquam non extitiſſe obſequentiſſimos; imò anguſtiores erant Imperii Gallici limites, quàm ut

ardentiſſimum, quo flagrabant, & prodendæ Religionis & amplificandæ erga Sedem Apoſtolicam reverentiæ zelum contineret; alias etiam ſive in ditionem ſuam redactas Nationes, ſive exteras & liberas ad ejuſdem Pontificiæ Dignitatis obſequium perducere omni ſtudio contenderunt. Dagobertus, Gandavenſes & Flandros (hìc iterùm diſertiſſimi Oratoris ſenſus exprimo) Friſios, Carolus Martellus, Carolus Magnus, Saxones, Veſtphalos, Bohemos, Avares, Moravos Chriſtianæ Religioni ac Sedi Apoſtolicæ acquiſierunt. Diceres hanc demandatam divinitùs Francis & eorum maximè Regibus Provinciam fuiſſe, ut catholicam fidem Orbe toto diſſeminarent, ut *Eccleſiam* (quod de illis Pius II. prædicat) *honeſtarent*, ut dominationis apoſtolicæ fines unà cum terrarum finibus confunderent. Jam verò quid eſt de Apoſtolicâ Sede mereri? Quid debitum Summis Pontificibus reverentiam exhibere? Quid eſt digniſſimos de ſupremâ ejus auctoritate ſenſus induere, ſi hoc non eſt?

Obſequentiſſimos porrò illos ac religioſiſſimâ digniſſimos Natione pietatis ſenſus hauſitGens Gallica, hauritque etiamnum ex ipſâCleri, quo regitur, & quo nullum graviorem Eccleſia, vix ullum obſervantiorem Romana Sedes habuit, ſpectantiſſimâ erga ſupremos Antiſtites reverentià. Illuſtriſſimum dico Gallicorum Epiſcoporum Ordinem, qui cæteris glorià nunquam & commendatione ſuperiorem ſe ſe fore ſemper intellexerit, ni ſe cunctos ſummâ in eam, quæ caput aliarum eſt, Eccleſiam obedientiâ ac honoris teſtificatione præcederet.

Notiora ſunt cuivis in Eccleſiaſticâ Hiſtoriâ non planè hoſpiti numeroſiſſima illa Gallici in Apoſtolicam Sedem obſequii teſtimonia, quàm ut referri à nobis

ſplendidiora per ſe ſe, quàm ut noſtris celebrari encōmiis indigeant: Ecquis enim ignorare illa valeat, quibus tota perſonat antiquitas, quis non demirari, quæ ipſa ad ſtuporem uſquè mirata eſt majorum noſtrorum prolixiſſima ſeries? Ergone hìc prætermittenda penitùs? Ergone opprimenda ſilentio, quæ vulgari, quia propagari Religio, quæ extolli laudibus, quia imitatione æternari amat? Abſit à Scriptore, qui omnium maximè Gallorum amicus eſſe & videri velit, tam inhoneſta, tam intempeſtiva taciturnitas, quæ fædioris forſan zelotipiæ, nec non & turpis invidiæ vitio jure imputari poſſit. Malo igitur notiſſima jam pridèm, at eorum nunquam ingrata oculis, quorum præcordiis inſidet ſincerus Religionis amor, iteratò repetere, quàm iniquæ adeò ac probroſæ ſuſpicionis inire periculum; at nequè tamen animus eſt, omnia hìc & ſingula fuſius proſequi, quæ veteri Galliæ glorioſiſſima ſunt; quippè quorum vel nuda recenſio in immenſum creſceret. Ex innumeris igitur pauca retuliſſe juverit, pauca, inquam, ſed ſine commentariis perſpicua, ſine gloſſariis aperta, ſine fuco ſplendida, ſine mutilationibus ſincera, ſine ambagibus decretoria Galliæ antiquæ de ſupremâ & infallibili Romanorum Pontificum auctoritate oracula.

Firmiſſimè tenemus & nullatenùs dubitamus, quòd Sancta Sedes Apoſtolica eſt illa Cathedra Petri, de quâ in Perſonâ Petri in eâ ſedentis dictum eſt: Petre, rogavi pro te ut non deficiat fides tua (1) *quia in hoc monte (Sede Apoſtolicâ) Dominus docet, ſtatuimus ibi finem quærendi, ſtationem credendi, expunctionem inveniendi.* (2) *Ad hanc Sedem, velut ad*

(1) Univerſitas Pariſienſis per Petrum de Alliaco an. 1387. Hiſt. Univerſit. *Tom.* 4. *pag.* 627.

(2) Clerus Gallic. in Conventu an. 1660. ſcribens ad Alexandrum VII. S. Pont.

tenendorum, & confutatio errorum (1). *Hujus Sedis judiciis & Conſtitutionibus obviare planè eſt Hæreticæ pravitatis notam incurrere* (2). *Hæc Sedes Columna & fundamentum veritatis* (3), *ſtatum incolumitatis accepit* (4); *in hâc Sede Fides Petri nunquam deficiens* (5). *Stultitiæ elogio denotandi ſunt qui illam Petri Sedem aliquo pravo dogmate fallere poſſe arbitrati ſunt; quæ nec ſe ſefellit, nec ab aliquâ Hæreſi unquam falli potuit* (6).

De omnibus dubiis vel obſcuris, quæ ad rectæ Fidei tenorem, vel pietatis dogmata pertinent, Sancta Romana Eccleſia ut omnium Eccleſiarum Mater & Magiſtra, nutrix, ac doctrix eſt conſulenda & ejus ſalubria monita ſunt tenenda (7). *Catholicis hoc debet ſufficere quod omnium Eccleſiarum Mater docet* (8). *Non ab aliis ſcripturis niſi ab his, quas illa inter Canonicas recipit, teſtimonia ſunt aſſumenda, nec aliorum Doctorum niſi eorum, qui à Gelaſio vel aliis illius Sanctæ Sedis Pontificibus ſuſcepti ſunt, dogmata ſunt amplectenda* (9). *Ab hâc Eccleſiâ Romanâ Fidei certitudo petenda eſt* (10); *ad hanc enim Eccleſiam propter potentiorem* (vel potiorem) *principalitatem, neceſſe eſt omnem convenire Eccleſiam* (11); *oportet hoc ſequi quod illa Romana Eccleſia cuſtodit* (12), *ea enim errare non poteſt juxta Canonem* à rectâ 24. *quæſt.* 1. (13). *Venerabuntur Archiepiſcopi & Epiſcopi S. Patrem noſtrum Papam, Eccleſiæ univerſalis caput viſibile, Dei in terris Vicarium, Epiſcopum Epiſcoporum & Patriarcharum, denique S. Petri Succeſſorem à quo Apoſtolatus & Epiſcopatus ſumpſerunt exordium, & ſuper quem Chriſtus fundavit Eccleſiam, illi claves cæli tradens cum infallibilitate Fidei, quam non ſinè miraculo immotam in ejus Succeſſoribus perſeveraſſe uſque in hodiernum diem cernimus* (14). *Conſtat non ſolùm ex Chriſti Domini noſtri pollicitatione Petro factâ, ſed etiam ex actis priorum Pontificum judicia pro ſanciendâ regulâ Fidei à Summis*

(1) *Eccleſia Pariſ. in Literis Stephani Epiſ. Pariſ. pro B. Thoma Doctrinâ editis. Hiſt. Univ. Pariſ. Tom.* 4. *ad an.* 1324.

(2) *Ivo Carnot. Epiſc. Epiſt.* 8. *ad Richerium Senon. Archiepiſcopum.*

(3) *Clerus Gall. in Conventu Melodun. an.* 1479. *Anciens Mémoires du Clergé*, Tom. 1. pag. 438.

(4) *Petrus Bleſenſis Epiſt.* 99. *ad Urbanum.*

(5) *Epiſtol.* 85. *Galliarum Epiſcoporum ad Innocentium X. an.* 1653.

(6) *Annales Metenſes ad an.* 863. *ſeu Regin. Abbas Monaſt. Prunienſis in Chronico ad. an.* 859.

(7) *Hincmarus Arch. Remenſis in Præfat. de divortio Lotharii & Theutb.*

(8) *Idem de prædeſtinatione ca.* 14.

(9) *Lib. Carolini.* Lib. 1. cap. 6.

(10) *Gerſon. Cancellar. Univ. Pariſ. in Sermone de Aſcenſione Domini habito coram Alexandro P.*

(11) *S. Irenæus* Lib. 3. *adv. Hæreſes* cap. 3.

(12) *Hincmarus de Prædeſtinatione* cap. 4.

(13) *Senatus Pariſienſ. Ludovicum XI. Regem per Joannem Lozellier Præſidem alloquens apud Charlas Doctorem Pariſ. in Tract. de libertatibus Eccleſ. Gallic.* Lib. 7. cap. 11. in fine.

(14) *Clerus Gallic. in Conventu. an.* 1626. art. 137. *in Monitis ad Arc. & Epiſcop.*

Digitized by Google

Pontificibus lata ſuper Epiſcoporum conſultatione (ſive ſuam in actis relationis ſententiam ponant ſive omittant, prout illis libuerit) divinâ æquè ac ſummâ per univerſam Eccleſiam autoritate niti, cuï Chriſtiani omnes ex officio ipſum quoque mentis obſequium præſtare teneantur (1). Oportet ad R. Pont. Apoſtolatum referri pericula quæque & ſcandala emergentia in regno Dei, & præſertim quæ de Fide contingunt, dignum namque arbitror ibi potiſſimùm reſarciri damna Fidei, ubi non poſſit Fides ſentire defectum (2). Spiritus Conſilii, qui ubi vult ſpirat, per Rom. Pontifices Eccleſiæ ſuæ per totum orbem diffuſæ aſſiduè conſulit (3).

Poteſtas Romani Pontificis ſola acerrimas Fidei contentiones compeſcere potuit (4). Pontifex Romanus vicem in terris poſſidet Dei (5); ſcimus ubi caput Eccleſiæ, ibi totius Fidei arcem eſſe (6), neque fas eſt ut abſque Vicario Dei, abſque univerſitatis Pontifice, abſque unico Papâ, abſque omnium arbitro aliquid in rebus Fidei & morum conſummetur aut divulgetur (7), à ſententiis & judiciis Romani Pontificis non poteſt, neque potuit, neque poterit ad aliquem judicem alium appellari (8). Romani Pontifices non ſubjiciuntur ullius hominum judicio (9); non enim à grege judicandus eſt Paſtor (10). Romani Pontificis judicium ſoli Deo reſervatur, ſoli Deo debetur (11); nulli dubium eſt quòd ea quæ Apoſtolicâ firmantur autoritate, rata ſemper exiſtunt, nec alicujus poſſunt deinceps mutilari cavillatione vel invidiâ depravari (12). Non quæritur de hæreſi Papæ, quondam ut Papæ ſed ut privatæ perſonæ, non enim ut Papa potuit eſſe Hæreticus, ſed ut privata perſona (13).

Hæc de Apoſtolicâ Sede, déque occupantibus eam Romanis Pontificibus tradidit conſtanter, hæc docuit apertè vetus Gallia, quæ quidem ità clara ſunt ac magnifica, ut honorificentiora de Petri Succeſſoribus vix aliqua prædicari poſſe confidenter affirmaverim.

(1) *Clerus Gallic. Pariſiis congreg. an.* 1653. *Epiſt. ad Innocentium X.*
(2) *S. Bernardus Epiſt.* 190. *ad Innocentium Papam.*
(3) *V. Petrus Cluniac. Lib.* 4. *ad Innocentium II. Sum. Pont.*
(4) *Epiſt.* 30. *Gallic. Epiſcop. ad Innocen. X. S. Pon.*
(5) *Hincmarus in Præfat. ad Nicolaum* 1. *S. Pon.*
(6) *Cler. Gal. in Comitiis general. an.* 1650. *ſcribens ad Innocentium X. Sum. Pon.*
(7) *Hincmar in loco ſuprà citato.*
(8) *Clemens Doctor & proviſor Sorbonæ Archiep. Senonenſis & poſtea Rom. Pont. in Decreto ad Armenos.*
(9) *Epiſcopi Provinciæ Senonenſis apud Ivonem Carnut. Epiſt.* 238.
(10) *S. Avitus Vienn. Arch. ſcribens nomine Eccleſ. Gallic. ad Senatores Romanos.*
(11) *Philippus Galliæ Rex ſcribens ad Innocent. III. anno* 1209.
(12) *Epiſtol. ſex Epiſc. Gallicanorum Scripta an.* 1140. *ad Innoc. II. quæ extat inter Epiſtolas S. Bernar. alias* 370. *nunc* 337.
(13) *Gallici Regni Proceres in Libello Clem. V. R. Pontifici dato.*

Quid eſt igitur cur mirere quòd imperium Gallicanum tot impenſis in Religionem & Religionis caput beneficiis, repenſa ſibi viciſſim à Summis Pontificibus tam egregia, tam ſplendida laudum decora glorietur, ut utris utri præcelluerint non facilè dixeris, an Galli benefaciendo, an Romani Pontifices benefacta memori mente recolendo & effusè prædicando? Quæris à S. Gregorio quid ſit regnum Galliæ? Reſpondebit illud *integritate Chriſtianæ Religionis inter Gentes alias eſſe conſpicuum* (1); addet *quantò ceteros homines Regia Dignitas antecellit, tantò ceterarum Gentium regna præcellere* (2), ſeu quod alibi preſſiùs aſſerit, *cuncta Gentium regna præcellere* (3). Quid plura? Plura certè & illuſtriora etiam alii deinceps SS. Pontifices de Imperio Gallico, déque Gallicanâ Eccleſiâ prædicarûnt. *Eccleſia Gallicana*, inquit hic (4), *tamquam lucerna ſuper candelabrum poſita lucet aliis per exemplum. Gallicana Eccleſia*, ait ille (5), *poſt Apoſtolicam Sedem eſt quoddam totius Chriſtianitatis ſpeculum & immotum Fidei fundamentum.* Ceteris ſuperſedeo laudum præconiis, quæ Gallis impertivit SS. Pontificum pietas, non adulatoriè vel aſſentatoriè, quod ſentire de centro veritatis ſit nefas, ſed ſolâ præeunte æquitatis face. His, inquam, enarrandis non immorabor ampliùs, & verò quæ hactenus recenſuimus pauca de multis, æquari vix ac nè quidem poſſunt, ſuperari certè nequeunt.

(1) *Epiſt.* 58. *ad Theodor.* & *Theodebert Reges Franciæ. Lib. Epiſtolar.* 5.

(2) *Epiſt.* 6. *ad Childebert Regem Franc.* Libro 5.

(3) *Epiſt.* 5. *ad Brunichid. Reginam Francorum* Lib. 5.

(4) *Honorius* 3. *Decret.* Tit. 24. *cap.* 2.

(5) *Gregor.* 9. *epiſt. ad Archiep. Remenſ.*

Quid eſt cur mirere fiduciam illam ſingularem tàm fructuoſam alteris, quàm alteris glorioſam, quâ Summi Pontifices, ſi quod ſibi in proprio ſolo periculum immineret, ſe ſuaque omnia in Francorum tutelam ultro deponebant, de ſe ſuiſque nunquam ſecuri magìs, quàm cùm Gallias ingreſſi, alieni juris eſſe cœpiſ-

ſent. Sive tempeſtatum ingruentium turbinibus agitata vacillaret navis Petri, ſive repentinis prædonum aſſultibus appetita fatiſceret, nihil priùs habebat quàm ut in Galliam tanquam in portum tutiſſimum ſe ſe reciperet, ubi ad hoſpitalem ſolii Gallici umbram ſecura deliteſcens, clades interim vel arcebat imminentes, vel reſarciebat inflictas. Romam invadentibus Longobardis ac extrema pericula minitantibus, *poſt Dominum in manibus Pepini animas Romanorum commiſit* Stephanus ſecundus. *Eccleſia Romana*, ſcribebat Urbanus IV. ad Ludovicum IX. *in te ſecura requieſcit.* Quis neſciat, niſi planè cæcutiat in hiſtoriâ, hoc in more poſitum apud Summos Pontifices, hoc illis vulgatum ac familiare, ut in dubiis perditíſque rebus, non aliunde ſibi opem ac præſidium accerſerent, quàm ex Galliæ regibus.

Quid eſt cur mira tibi videatur pia illa SS. Pontificum in Gallicos Principes & Gallicanam Eccleſiam, ac verè Paterna propenſio, quid propenſionem dico? Imò charitas ac benevolentia omni ex parte ſingularis, non illa quidem ſterilis & avara, ſed honorum in Gallos prodiga, ſed eorum rebus promovendis uſquè vigil & arrecta: *ipſa mater omnium*, inquiebat olim Alexander III. ad Ludovicum V. ſcribens, *& Magiſtra Romana Eccleſia progenitores tuos & teipſum inter ceteros Orbîs Principes, Gallicanam quoque Eccleſiam ſpeciali & ſingulari prærogativâ dilexit, ad honorum incrementum & exaltationem veſtram intendit.* Innumera hujuſce peculiarîs dilectionis ac ſtudii ſpecimina Eccleſiaſticis monumentis conſignata leguntur, & opinor fore neminem, qui iſtam Petri Succeſſorum amicitiam dicat in meras Sermonum blanditias evaſiſſe, niſi in rebus Francicis planè peregrinum & hoſpitem haberi ſe velit. Et verò ſacri

imperii Sedem ac domicilium per annos complures in Galliâ Roma collocavit, quod nulli extra Italiam Genti conceſſum accepimus. Defenſatæ Sedis Apoſtolicæ gloriam, quam principum Catholicorum nemo non ambiat, propriam Franciæ Regum ac hereditario jure poſteris tranſmiſſam eſſe voluêre tot Romani Pontifices qui poſthabitâ ceterorum principum ope non ſemel oblatâ, ſolos Galliarum Reges in ſui patrocinium advocare viſi ſunt. Nonne Carolo magno, ut non ità pridem applaudente numeroſiſſimo auditorum cœtu in ipsâ Pariſiorum Urbe palàm declarabat eloquentiſſimus orator (1), nonne, inquam, Carolo Magno Cæſareum diadema ſuis ipſe manibus impoſuit Leo III, eúmque ſplendidiſſimi tituli qui ſibi parabatur ignarum prorſus feſtis admurmurationibus totâ perſonante Româ ac fauſtis omnibus proſequente Imperatorem ſalutavit?

Infinitus ego ſim, ſi argumenta ut numero, ſic pondere graviſſima, quibus ſuam in Gallias benevolentiam teſtatam reliquerunt Summi Pontifices, perſequi dicendo velim. Id unum annotare ſit ſatis, eos videlicet Gallicæ amplitudini, quaſi propriæ, toto mentis affectu, toto virium ac facultatum impendio allaboraſſe, ratos nimirum *Regni Galliæ exaltationem eſſe ſublimationem Apoſtolicæ Sedis* (2).

Non eſt, inquam, cur iſta demirere; exploratum habebant Romani Pontifices, quanto ipſi apud Gallos eſſent in pretio, qualis eſſet in ſe ſe, quàm conſtans ac ſingularis Francorum obſervantia; illud apprime noverant, quod tota ſonabat antiquitas, quod totus paſſim reſonabat Chriſtianus orbis, quod experimenta quotidiana ipſorum in animis altiùs inculca-

(1) *Oratione habita in Collegio Ludovi Magni anno 1698.*

(2) *Innocent. 3. Reſcript. ad Arch. & Epiſcop. Galliæ.*

bant, quod ipſi demum ad æternitati conſecrandam Galliæ Regúmque Francorum pietatem ac memoriam, centies commendatum, centies teſtatum voluêre, *Gallicanam*, nimirum, *Eccleſiam inter omnes alias orbîs Eccleſias, quæcumque aliæ provenientibus ſcandalis in tribulatione nutaſſent, nunquam à Catholicæ Matris Eccleſiæ unitate receſſiſſe, nunquam ab ejus ſubjectione & reverentiâ ſe ſubtraxiſſe, ſed tanquam devotiſſimam filiam firmam ſemper & ſtabilem in ejus devotione permanſiſſe* (1); ſciebant *Gallicanam Eccleſiam in devotione Apoſtolicæ Sedis non ſequi alias, ſed antecedere* (2); haud ipſos latebat *quantùm illuſtres & magnifici Reges Francorum Sacro-ſanctæ Romanæ Eccleſiæ devoti ſemper & obedientes extitiſſent, quanta ei commoda, & devotionis obſequia exhibuiſſent* (3). Nec minùs perſpectum illis erat Chriſtianiſſimos Principes eos fuiſſe, *quos nec ventus turbinis, nec impetus tempeſtatis ab Eccleſiâ Romanâ potuit aliquando ſeparare, quin potiùs tantò ampliùs in ipſius devotione ſervirent, quantò fortiùs in naviculam Petri fluctus inſurgerent* (4). Nec ipſos demum fugiebat, *Francorum Regibus ſolemne fuiſſe pro exaltatione* Fidei *dominicæ prælia dimicare, proprium Romanam Eccleſiam honeſtare, hæreditarium devotionis conſtantiam ac* Fidei *puritatem à progenitoribus ſuis accepiſſe* (5). En quo Eccleſia Gallicana totius Chriſtianitatis ſpeculum, immotum Fidei fundamentum à tot retro ſeculis habita eſt, en quo imperium Gallicanum ſuper omnia Orbîs imperia longè latéque ſpectandum caput extulit, en quo gens Francorum inclita, Summis Pontificibus chariſſima ſemper & acceptatiſſima, omnibus admiranda populis, nullis non imitanda omnium ſe ſe convertit oculos.

(1) *Alexand. III. ad Ludovic. VII. Francorum Regem.*
(2) *Gregor. IX Epiſtola ad Archiep. Remenſ.*
(3) *Alexander 3. in loco ſuprà laudato.*
(4) *Innocent. 3. ad Philip. Francor. Regem.*
(5) *Gregor. 9. Innocent. 3. Pius 2. &c.*

Hoc vero, hoc ſolido fundamento innixa fulget Gallici nominis gloria; ruente uno, ruat altera neceſſe

eſt; dùm ſtabit illud, & iſta vigebit inconcuſſa: utrumque enim una vox prædicat, una manifeſtat autoritas. *Gallicana Eccleſia*, aiebat Gregorius IX. in loco ſuprà laudato, *poſt Apoſtolicam Sedem eſt quoddam totius Chriſtianitatis ſpeculum, & immotum Fidei fundamentum, utpote quæ in fervore Fidei Chriſtianæ ac devotione Apoſtolicæ Sedis non ſequatur alias ſed antecedat.* Audi Alexandrum III. ad Ludovicum VII. Francorum Regem ſcribentem: *Quantum illuſtres & Magnifici proavi & primogenitores tui Reges Francorum Sacro-ſanctæ Romanæ Eccleſiæ devoti ſemper & obedientes extiterint, quanta eis commoda & devotionis obſequia exhibuerint, nos ex multis & magnificis utilitatibus quæ per eos ſanctæ Dei Eccleſiæ provenerunt manifeſtè cognovimus. Undè ipſa Mater omnium & Magiſtra Romana Eccleſia primogenitores tuos & teipſum inter ceteros orbis Principes, Gallicanam quoque Eccleſiam ſpeciali & ſingulari prærogativâ dilexit, ad honorem, incrementum & exaltationem veſtram intendit.* Ità planè, conſtantiſſima & immota Gallorum Apoſtolicæ Sedi adhæſio, obſequentiſſimi Gallorum Romanos erga Pontifices ſenſus, indefeſſum & ardentiſſimum Eccleſiæ Gallicanæ in tuendâ ac vindicandâ Petri Cathedræ, Petri Succeſſorum autoritate ſtudium; hæc, dico, ſplendidiſſima Gallicanæ Religionis monumenta, illud potiſſimùm erat, quod tantam apud Catholicos omnes exiſtimationem ac benevolentiam, tot undique præconia, tot encomia Gallicanæ genti impetrabat, quod tam ſingularem ac tanti faciendam Romanorum Pontificum animi dilectionem ipſi conciliabat, ac tanta prædilectionis officia ipſi obtinebat: tandem Francorum regno, quàm utile, quàm glorioſum extiterit in Apoſtolicæ Sedis devotione cetera non modò ſequi, ſed & antecedere voluiſſe, intellexit vir

apud Gallos pietate ac eruditione clariſſimus Sorbonæ Doctor ac Profeſſor, qui ipſi Ludovico Magno ſignificabat in opere quod ſibi conſecratum Magnus Princeps libenter excepit, *ipſam Occidentalis imperii coronam, ſingularis erga Sedem Apoſtolicam venerationis, ac Religioſæ obſervantiæ merito Carolum Magnum fuiſſe adeptum* (1).

Qui tot egregia, tàm utriſque glorioſa, tùm Romanorum Pontificum, tùm veteris Eccleſiæ Gallicanæ ultrò citròque prolata de ſe invicem teſtimonia ritè perpenderit, mirum utique ac ſtupendum judicabit extitiſſe nonnullos poſteriorum & hujus præſertim ævi ſcriptores, qui manifeſtam adeò vetuſtioris Galliæ Doctrinam exoticis oblimare commentationibus, ridiculis enervare cavillationibus, contortis adulterare interpretamentis ope omni atque operâ conati ſunt, ſicque firmiſſimum è multis perennis illius, quam ſibi Gallia omnium ſuffragio pepererat gloriæ fundamentum concutere. Verùm nihil promoverunt inconſulti illi novarum opinionum Architecti; eò demum receſſêre conatus infelices, ut æternam ipſis labem inurerent, novam ſplendoris acceſſionem afferrent Sedi Apoſtolicæ, quæ ex offuſis ſibi fruſtrà nubeculis victrix emerſit, purior enituit, ut ſol intuentium oculis nunquam ſplendidior apparet, quàm cùm rupit obſtantia nubium velamina; nimirum vix primam aſpexêre lucem puta illa novaturienſium hominum figmenta, cùm adversùs perfidiam, fraudem, calumniam, mendacia geminatis vocibus inclamarûnt viri quique peritiores, & earum quoque nationum, quæ, ſiquid Religio invidendum habeat, optimam omnium de Gente Gallicâ exiſtimationem Galliæ inviderent.

Viſi ſunt non ex ipſâ modò Franciâ (2), ſed ex aliis orbis

(1) *Meraines in Epiſt. nuncupator. anti-Janſenii.*

(2) *Duvalius. Charlas. Thomaſſinus, Contenſonius, Serri. Petisdidier. &c.*

Orbis Chriſtiani partibus & potiſſimùm ex Italiâ (1) calamum acuêre celeberrimi ſcriptores æqui adeò, ut malè providam aliquòrum è Gallis nova ſcriptitandi pruriginem meritis caſtigarent animadverſionibus; æquiores verò, quàm ut paucorum nævos in Gentem integram inconſultè refunderent. Imò verò, nullis laboribus, vigiliis nullis comparſerunt, ut antiquam Galliarum hâc in parte Doctrinam à recentioribus iſtis inverſam blateronibus, ac malignis obnubilatam tenebris, priſtinæ redderent integritati, nativo ſplendori reſtituerent. Iis potiſſimùm de cauſis ſexcenta ex ditiſſimo venerandæ vetuſtatis pœnu monumenta, ea majorum dicta, ea demùm argumenta depromſêre; queïs impactam veteribus Galliæ Doctoribus calumniam diluerent, ſuáque Imperio Francico aſſererent decora, quibus ceteros principatus nulli Religioni ſecundum æquabat facilè, tantùm non ſuperabat.

(1) *Card. Sfondratus. P. Orſi, &c.*

Hæc tantorum meta laborum extitit; hic plurimarum lucubrationum ſcopus, hoc immenſæ operæ prætium expectatum eſt; nec ſpem Deo niſibus aſpirante fortuna fefellit. Enimvero ſi paucos demas, qui partium ſtudiis abrepti, vel privatis præoccupati opinionibus vèl evidentiſſimæ veritati faſces ſubmittere neſciunt, ſecum ſolis inſolita ſapere malunt, quàm recepta, ideóque recta ſentire cum aliis, omnes tandem hodieque conſentiunt eò Galliam ceteris nunquam non præſtitiſſe Orbis Catholici partibus, quòd jura Summorum Pontificum Sarta ſemper ac tecta defenderit, quòd peculiarem, ut Catholicos decet, erga primarios Eccleſiæ Chriſti Antiſtites obſervantiam ſeu baſim firmiſſimam ſpectaverit, in quam inclinatæ tutò recumberent Germanæ Francorum immunitates. Gra-

tulantur etiam nunc Gallis exteræ nationes generoſum illud, acerrimúmque ſtudium, quo Pontificiam autoritatem ac Romana oracula ab rebellantium Novatorum Molitionibus, ab omnis generis hoſtium inſultibus, quà enſe, cùm licebat, quà ſanguine nonnunquam, quà calamis ſemper & ſtrenuè vindicarûnt. Tandem nè plura, intelligunt omnes illud conſtantiſſimè Galliam & uſquè profeſſam fuiſſe, quod de Romanis Pontificibus & Apoſtolicâ Sede terrarum ubique & temporum docuit univerſalis & illibata Eccleſiæ Catholicæ traditio. Quis enim ſpretis omnibus veritatis ac juſtitiæ legibus communem ac perpetuam Summorum Pontificum, omnium quæ hactenùs habita ſunt Conciliorum ac ſanctiſſimorum Eccleſiæ Doctorum ſententiam uni Gallicæ genti ignotam fuiſſe penitùs, aut conſtanter exoſam affirmare auſit? Jam verò quid de Summorum Pontificum, de Sedis Apoſtolicæ autoritate docuerint ipſi Romani Pontifices, quid omnia Concilia, quid unanimi ſenſu veteres Eccleſiæ Patres, non ego, non Italus, non Hiſpanus, non Gallus, non alius quivis, ſed nuda & aperta illorum verba declarent ac teſtentur.

Romanus Pontifex caput univerſalis Eccleſiæ (1), caput totius corporis (2), organum Spiritus ſancti (3), Petra Fidei (4), firma & immobilis Petra (5), fundamentum Eccleſiæ (6), cuſtos Fidei (7), à Chriſto conſtitutum fundamentum fixum & immobile & columna Fidei (8), adamas Fidei cujus ſolida mens aggreſſionibus atque conflictibus alienæ à Fide opinionis non eſt vulnerabilis (9), Baſis Fidei immobilis (10), caput totius Fidei,

(1) *Paſchaſius S. Leonis Legatus in Conc. Chalcedon. œcumenico.*
(2) *Ennodius in apolog. pro Rom. Synodo.*
(3) *Concil.* 8. *œcum. Tom.* 8. *Concil. pag.* 1127.
(4) *Hieron. Epiſt.* 57. *ad Damaſum. & Theodor. ſtud. Epiſt. ad Paſchal. I.*
(5) *Maxim. mart. Epiſt. ad Abbat. Thalaſſium.*
(6) *Sergius Metr. Cypr. Epiſt. Lectà in Concil. Later. Sub. Martino I. Sect.* 2.
(7) *Concil. Chalced. Epiſt. Synod. ad Leonem Tom.* 4. *Concilior. p.* 833.
(8) *Sergius Metropol. in loco citat.*
(9) *Concil.* 6. *œcum. in proſphonit. ad Conſtantinum Imperatorem.*
(10) *S. Chryſoſtom. hom. in pſal.* 50. *& hom. de Petro & Eliâ.*

(1), fons verè illimis ac ſincerus veræ Fidei (2), fundamentum dogmatum Fidei (3), fundamentum ſuper quod columnæ Eccleſiæ confirmatæ ſunt (4), portus ſecurus totius Eccleſiæ (5), portus tutiſſimus totius Catholicæ communionis (6), propugnator firmus veritatis (7), propugnator impenetrabilis ab omni errore (8), Medicus à Deo proviſus Sanandis Chriſti menbris (9), oculus totius corporis oſtendens rectam veritatis ſemitam (10), ab omni Hæreticorum procellâ longè poſitus (11), omnibus Hæreſibus ſuperior (12).

Petrus Fidei columna & Fidei fundamentum ſemper in ſuis Succeſſoribus vivit & judicium exercet (13); in Romanâ Sede nullus unquam Hæreticus præfuiſſe dignoſcitur, nec unquam præficiendum, præſertim Domino promittente, confidimus; ait enim Dominus Jeſus: *ego rogavi pro te, Petre, ut non deficiat Fides tua* (14). Apoſtolica Sedes nunquam à viâ veritatis in quâlibet errori parte deflexa eſt, ſed illibata ad finem uſque (ἄχρι τέλους) permanet ſecundùm ipſius Domini pollicitationem: *rogavi pro te, Petre, ut non deficiat Fides tua*. Conſideret itaque veſtra clementia quoniam Dominus qui Fidem Petro non defecturam promiſit, confirmare eum Fratres ſuos admonuit, quod Apoſtolicos Pontifices meæ exiguitatis Prædeceſſores confidenter feciſſe ſemper cunctis eſt cognitum (15); hæc Chriſti oratio: *rogavi pro te, &c.* obtinuit, quòd hactenùs Petri fides non defecit, nec defectura creditur in throno illius uſque in ſeculum ſeculi, ſed confirmabit corda Fratrum, ſicut uſque nunc confirmare non ceſſat (16). Pro Petro Dominus ſe oraſſe fatetur, ex hoc innuens manifeſtè quòd Succeſſores ipſius à Fide Catholicâ nullo unquam tempore deviarent (17). Cùm

(1) *Philippus. Legat. in Concil. Epheſin. œcum.*

(2) *Theod. ſtud. Epiſt. ad Paſchal. I. lib. 2. Epiſt. 13.*

(3) *Stephanus doreuſis Epiſ. Epiſt. ad Synod. lateran. ſub Martin. I. Conſultation. 2.*

(4) *S. Athanaſ. cum Collegis ad Felicem Papam.*

(5) *Theod. ſtudit loco citato.*

(6) *Hieron. Epiſtola 16.*

(7) *Conſtant. Pogenat. Epiſt. ad Leon. Papam.*

(8) *Conc. Chalc. act. 29. in proſphonet. ad Martianum Imperatorem.*

(9) *S. Ignatius Patriarch. Cp. ad Nicolaum R. Pont.*

(10) *Tharaſius ad Adrianum Papam.*

(11) *Theod. ſtud. loco citato.*

(12) *Georgius Patr. Conſt. in apolog. ad Marcum Epheſinum.*

(13) *Conc. Epheſ. œcum. T. 3. Concil. pag. 626.*

(14) *Gregor. VII. Epiſtol. ad Archiep. ſimand. lib. 8. Epiſt. 1.*

(15) *Agatho S. P. Epiſt. ad Conſtantin. Imper. & Concil. 6. œcumenic. à quo Summo cum aplauſu ſuſcepta ac probata fuit illa Agathon. Epiſt. T. 6. Concil. pag. 636.*

(16) *Leo 9. Epiſt. ad Petrum Antioc.*

(17) *Innoc. III. Epiſt. 20. ad Patriarch. Conſt.*

pro Fide Petri, nè deficiat, à Domino oratum ſit, unius Romani Patriarchæ Fides, in quâ Fratres ſuos confirmet, nunquam deficiet (1). Sedes Apoſtolica libera ſemper exiſtens, habens Domini autoritatem dicentis: *ego rogavi pro te, Petre, ut non deficiat Fides tua* (2). Eccleſia Romana mater omnium Eccleſiarum illibata fide tenùs manet, ſecundùm ipſius Chriſti Domini divinam pollicitationem dicentis: *ego rogavi pro te, Petre, ut non deficiat Fides tua* (3). Secundùm hanc Chriſti promiſſionem Eccleſia Apoſtolica Petri ab omni ſeductione & hæreticâ circumventione manet immaculata (4). Prævidens Dominus quòd Eccleſia à Tyrannis conculcaretur & ab Hæreticis laniaretur & Schiſmaticis, dixit: *rogavi pro te, &c.* ex quo colligitur evidenter, quòd ad Sedem Petri omnis quæſtio Fidei referenda ſit (5).

Romanus Pontifex, pro quo Chriſtus ſpecialiter oravit in Petro: *Ego rogavi*, inquit, *pro te, Petre, ut non deficiat* Fides *tua* (6). Illa mater & magiſtra Eccleſiarum omnium Eccleſia Romana, cuï dictum eſt: *ego rogavi pro te, &c.* (7). Pro hâc Eccleſiâ Romanâ filius Dei in paſſione ſuâ oravit, cùm dixit: *ego rogavi pro te, Petre, ut non deficiat Fides tua* (8). Dominus ſciens alias Eccleſias Hæreticâ impulſione nimium vexandas, & Eccleſiam Romanam, quam ſuper Petrum fundaverat nunquam in Fide debilitandam dixit Petro: *ego rogavi, &c.* (9). Rogavit Chriſtus pro Petro his verbis: *ego rogavi, &c.* Ideo fides Apoſtolicæ Sedis in nullâ unquam turbatione defecit, ſed integra ſemper & illibata permanſit, ut Petri privilegium perſiſteret inconcuſſum (10). Eccleſia Petri in fide firma ſemper fuit, & cùm in aliis partibus vel nulla Fides ſit, vel ſit commixta multis erroribus, Eccleſia tamen Petri & Fide viget, & ab er-

(1) *Anſelmus Epiſcop. Lucenſ. in opere adversùs Guibert pſeudo-Pontificem.*

(2) *Joann. 8. Ep. 73. ad Lambert. comitem.*

(3) *S. Lucius P. & Martyr Epiſtola. ad Epiſcop. Hiſpaniæ & Galliæ.*

(4) *S. Cyrillus apud S. Thomam in catenâ Lucæ 22.*

(5) *Gregorius IX. Epiſt. 5. ad Germanum Conſtantinop. Patriarcham.*

(6) *Innoc. III. Serm. 3. de Conſecrat. R. P.*

(7) *S. Petrus Damian. Sermone 23. de Nativitate Joan. Baptiſ.*

(8) *Paſchal. 2. in Concilio Lateranenſi.*

(9) *Anſelmus Havelburg. in opere adverſ. Græcos de Eccl. Romanæ autoritate.*

(10) *Innoc. III. Serm. 2. de Conſecr. R. P.*

roribus munda eſt; nec mirum quia Dominus dixit Petro: *ego pro te rogavi*, *&c.* (1). Majores Eccleſiæ cauſas, præſertim articulos Fidei contingentes, ad Petri Sedem referendas intelligit, qui novit pro eo Dominum oraſſe, nè deficiat Fides ejus (2). Super hanc Petram pro Quâ Dominus rogavit ut non deficiat Fides ejus (3). ſi ergo illa divina Sedes non rectè ſentit, mentitur Chriſtus (4) dum pro Petro Chriſtus rogat, nè deficiat Fides ejus, pro ejus Eccleſiâ intercedit (5), ad Petrum Vicarium ſuum inquit ſalvator: *rogavi pro te*, *ut non deficiat Fides tua*; defeciſſet Fides Petri, ſi falſum eſſet Evangelium quod ſequimur, ſed manet Fides magni Paſtoris in Eccleſiâ Romanâ, quæ nunquam inventa eſt erraſſe, neque errabit in æternum (6). Argumentum ex his verbis: *ego rogavi pro te*, *Petre*, *ut non deficiat Fides tua*, eſt efficax pro Sede Petri & Succeſſore ejus, quòd Fides ejus non finaliter deficiat (7). Romana Eccleſia poteſtatem accepit à Chriſto regendi, alias Eccleſias gubernandi, confirmandi & corrigendi, non ut ipſa confirmetur ab aliis, *& tu*, inquit Salvator ad Petrum, *aliquando converſus confirma Fratres tuos*, non dixit confirmare à Fratribus tuis, ſed *confirma*, *&c.* (8).

In Sede Apoſtolicâ ſemper immaculata eſt Catholica reſervata religio, & ſancta celebrata Doctrina, ídque juxta ipſius Chriſti ſententiam dicentis: *Tu es Petrus & ſuper hanc Petram ædificabo Eccleſiam meam* (9). Petri Sedes eſt illa Petra, quam non vincunt ſuperbæ inferorum portæ (10). Petrus præſtans Sedi Romanæ, ut à portis inferi nunquam pro Domini promiſſione vincatur, omniúmque ſit tutiſſimus portus (11); non poteſt Domini Jeſu Chriſti prætermitti ſententia dicentis: *Tu es Petrus*, *& ſuper hunc Petram*, *&c.* hæc quæ Pe-

(1) *S. Thomas Aquin. in expoſit. ſymboli.*

(2) *Innoc. III. Epiſt. ad Epiſcop. Arelat.. cap. majores extra de Baptiſmo.*

(3) *Jacob Card. Vitriac. Orientali hiſtoria capite 75.*

(4) *Gennadius Patriarch. Conſtant. in expoſit. pro Concil. Florent. ſeſſ. 17.*

(5) *Joan. XXII. in diplomat. Canoniſat. B. Thomæ.*

(6) *Pius. II. in Epiſt. 396. ad Mahumet. Turcarum Principem.*

(7) *Albert. Magnus in cap. 22. Lucæ.*

(8) *Joſeph. Epiſc. Methon. reſponſione ad libell. Marci Epheſ. in appendice ad acta Concilii Florentini.*

(9) *Hadrian. II. libel. à Concil. 8. œcum. ſuſcepto & approbato.*

(10) *Auguſtinus in pſalm. contra partes Donatiſt.*

(11) *Gelaſius P. Epiſt. 14. cui concinit. Leo IX. Epiſt. 9. ad Mich. Cerular. cap. 7.*

tro dicta ſunt, vera probantur effectu; quia in Sede Apoſtolicâ inviolabilis ſemper cuſtoditur Religio (1). Coryphæa Sedes, in quâ Chriſtus poſuit Fidei claves, adversùs quam non prævaluerunt per omne ſeculum, nec prævalebunt uſque in finem ſeculi inferi portæ, ora videlicet Hæreticorum, ſicut promiſit ille qui non mentitur (2). Sancta Romanorum Eccleſia eſt fundamentum ſolidum & maximum, contra quod portæ inferi nullo pacto prævalebunt juxta ipſiuſmet Salvatoris promiſſionem (3). Adversùs eam (Sedem Apoſtolicam) nunquam portæ inferi, hoc eſt, hæreſes prævaluêre, imò nè attingunt quidem (4). A quo magìs eſt nutantis Fidei ſtabilitas expectanda, quàm ab ejus Sedis præſide, cujus primus à Chriſto rector audivit: *tu es Petrus & ſuper hanc Petram, &c.* (5)? Romanus Pontifex in Fidei fundamento licèt pulſatus, licèt concuſſus, tamen ſtetit immobilis. Quare? Cœlum enim, inquit, & terra tranſibunt verba autem Chriſti non tranſibunt, qui dixit: *tu es Petrus & ſuper hanc Petram ædificabo Eccleſiam meam & portæ inferi non prævalebunt adversùs eam* (6). Petrus in propriâ Sede vivit & præſidet & præſtat quærentibus Fidei veritatem (7). Apud Sedem Apoſtolicam indefficientem conſiſtere fontem nullus ambigere poteſt (8). Fieri non poteſt ut Apoſtolica Sedes aliquâ rimâ pravitatis vel aliquâ prorſus contagione maculetur (9); ipſa eſt ſacer vertex, in quo omnes Eccleſiæ vertuntur, ſuſtentantur, relevantur (10); unde nil errore, nil præſumptione, ſed Pontificiali totum deliberatione præcipitur (11). In verbis Apoſtolicæ Sedis tam antiqua atque fundata, certa ac clara eſt Catholica fides ut nefas ſit dubitare Catholicis Chriſtianis (12). Obedienter attendendum eſt his quæ à Beatiſſimo Papâ Romanæ

(1) *Joan. Patr. Conſt. in libel. ad Hormiſd. S. P.*

(2) *Theodor. Stud. Epiſt. ad Neucratium cujus initium eſt*: non complebuntur *& Greg. Patriar. Conſtant. Apolog. adver. Mar. Epheſ.*

(3) *S. Maxim. Mart. Epiſt. ad Marin. Diacon.*

(4) *In Concil. Florent. œcumen. Seſſ. 7. Archiepiſcopus Rhodi.*

(5) *Poſſeſſor, Epiſ. Afric. ad horſmid. S. P. ſcribens.*

(6) *S. Anſel. Epiſc. Lucenſ. ſcribens adverſùs Guibertum Pſeudo-Pontificem.*

(7) *S. Petrus Chryſol. in Liter. ad Eutychen tom.* 4. *Concil.* pag. 38.

(8) *Epiſt. Synod. Epic. Afric. ad Theodorum Papam tom.* 6. *Conc.* pag. 128.

(9) *Gelaſius R. P. id confidenter ſcribebat ad Anaſtaſ. Imperat. tom.* 4. *Concil.* p. 1183.

(10) *Synod. Alexand. Præſide M. Athanaſio Epiſtolâ ad Felicem Papam.*

(11) *Patres Tarraconenſes in Epiſt. ad Hilarium R. P. Leonis ſucceſſorem.*

(12) *S. Auguſt. Epiſt.* 157.

urbis præſcripta ſunt (1); quicumque non colligit cum Romano Pontifice ſpargit (2), ſi quis dogmata vel decreta pro Catholicâ fide aut Eccleſiaſticâ diſciplinâ à Sedis Apoſtolicæ Præſule promulgata contempſerit anathema ſit (3).

SanctaRomana Eccleſia quæ ſemper immaculata manſit & Domino providente, & Beato Petro Apoſtolo opem ferente, in futuro manebit ſinè ullâ Hæreticorum inſultatione firma & immobilis omni tempore perſiſtet (4). Hæc Apoſtolica & mater omnium Eccleſiarum Chriſti Eccleſia illibata fide tenùs manet (5); illius fides mutari non poteſt (6), apud quam perfidia non poteſt habere acceſſum (7), quæ omnes hæreſes deſtruit (8). Romanorum Pontificum decreto ceterorum opuſcula tractatorum approbantur vel reprobantur, ità ut quod Sedes Apoſtolica approbavit, hodie teneatur acceptum; quod illa repulit hactenus, inefficax habeatur (9); ſic omnes Apoſtolicæ Sedis ſanctiones accipiendæ ſunt, tanquam ipſius divini Petri voce firmatæ ſint (10); ab omnibus quidquid ſtatuit Romana Eccleſia, quicquid ordinat, perpetuò & irrefragabiliter obſervandum eſt (11).

Sedes Beati Petri Apoſtoli jus habet reſolvendi, ut pote quæ de omni Eccleſiâ fas habeat judicandi, neque cuïquam de ejus liceat judicare judicio, ſi quid ad illam de quâlibet mundi parte canones appellari voluerint, abillâ autem nemo ſit appellare permiſſus (12). Quæ apud Romanum Pontificem acta ſunt, nè refricentur (13); venerandi canones judicia totius Eccleſiæ ad hanc Sedem deferri jubent (14). Romana Sedes à nemine, nè quidem à toto Clero judicari poteſt, ab ipsâ verò judicari omnes (15). Romanæ Sedis ſententiæ nul-

(1) *S. Petrus Chriſolog. Epiſt. ad Eutycben.*

(2) *Hyeron. Epiſt. 57. ad Damaſum. R. Pont.*

(3) *Concil. Rom. ſub. Nicol. 2. cap.* ſi quis 25. *quæſt.* 2. & *cap.* ad abolenda, *de hæreticis.*

(4) *Hyeron. in C. hæc eſt fides 24. quæſt.* 1.

(5) *S. Lucius S. P. ad Epiſcopos. Galliæ & Hiſp. in cap. à recta 24. quæſt.* 1.

(6) *Hyeron. cont. Rufin. lib.* 3. *cap.* 5.

(7) *S. Cyprian. Epiſt. ad Cornel.* R. *Pontificem.*

(8) *Sixtus S. Pont. in c.* Memor ſum. 24. *q.* 1.

(9) *Nicolaus.* R. *Pont. cap.* Si Romanorum. *diſt.* 19.

(10) *Agath.* R. P. *cap.* Sic omnes *diſtinct.* 19.

(11) *Stephanus* R. P. *cap.* Enim verè. *diſtin.* 19.

(12) *Gelaſ.* 1. *Epiſt.* 13. *ad Epiſc. Dardaniæ.*

(13) *Synod. Sardic. œcum. ſub Julio.* R. P. *Can.* 3. & 4.

(14) Nicolaus. R. P. *in cap. Arguta.* 2. *quæſt.* 6.

(15) *Concil. Rom. ſub Sylveſtr. Can. ult. Item Concil. Rom. ſub Symmach.* R. P.

lius examini aut judicio ſubmittuntur (1). Papæ judicium ultimum & peremptorium eſt (2). Negotia majoris momenti arbitrio Sedis Romanæ finiri oportet (3) Patrum traditio Apoſtolicæ Sedi tantam autoritatem tribuit ut de ejus judicio diſceptare nemo auderet (4). Hæc Sedes unamquamque Synodum ſuâ autoritate confirmat (5) ad hanc Sedem duntaxat declarare pertinet quæ ſunt Fidei (6) Cauſæ Fidei congruâ ſine dubio ſententiâ Romani Pontificis terminantur (7) Quod à Romano Pontifice plenâ autoritate ſancitur, nullius conſuetudinis præpediente occaſione removendum eſt, ſed firmiùs & inconcuſsè tenendum (8) ſi quæ de Fide ſubortæ fuerint quæſtiones, Rom. Pontificis judicio debent definiri (9) Fidem violat, qui adverſus illam agit, quæ mater eſt Fidei (Romana Eccleſia) & illi contumax invenitur (10) Qui autem primæ Sedis, imò totius orbis Præſuli reſiſtunt, Chriſti diſpoſitioni reſiſtunt (11) ad illius autoritatem pertinet finaliter determinare ea quæ ſunt Fidei, ut ab omnibus inconcuſſa fide teneantur (12).

(1) *Gelaſ. S. P. cap. cunila. 9. quæſt. 3.*
(2) *Nicola. S. P. ad Michael. Imper. cap.* Patet. *9. queſt. 3.*
(3) *Epiſt. Synod. Concil. Afric. Præſide Stephano ad Damaſum. R. P.*
(4) *Zozim. S. P. Epiſt. ad Concil. Cartag.*
(5) *Hadrian. S. P. Epiſt. ad Imper quam probavit. Conc. œcum. VII.*
(6) *Concil. Vienn. œcum. in Clement. unica de ſumma Trinitate.*
(7) *Gregor. Magnus. Ep. 52. ad omnes Galliar. Epiſc. lib. 4.*
(8) *Epiſt. Nicol. 1. ad photium lecta in Concil. œcum. 8. Act. 4.*
(9) *Orientalis Eccleſiæ profeſſio fidei à Concil. Lugdunenſi œcumen. accepta.*
(10) *Nicol. 1. S. P. in C. omnes diſt. 22.*
(11) *Hugo Eterianus de proceſſ. Spiritus. S. lib. 3. cap. 10.*
(12.) *S. Thomas Aquin. 2a. 2æ. q. 1. art. 10.*

Paria mitto innumera, quæ tota retrò abundè ſuppeditat antiquitas, quæve congeſta pleroſque apud ævi poſterioris ſcriptores volumina componant; pro coronide tamen audiri juvat œcumenicum Concilium Lateranenſe 5, cuï Germania, Anglia, Dania, Norvvegia, Hiſpania, Scotia, Italia, Hungaria, ampliſſimis legationibus miſſis adhæſerunt (13) necnon Gallia ipſa; Ludovicus enim Galliæ Rex per ſuos Oratores acta Concilii Piſani damnans hoc ipſum Lateranenſe pro legitimo & œcumenico agnovit, eique ſe adhærere profeſſus eſt, ut habetur in actis ejuſdem Concilii ſeſſione 8. Idem pariter à Galliæ Prælatis factum, qui & ipſi

(13) *Vide Reinaldum ad annum 1512. num. 55.*

piſanum

Piſanum conciliabulum execrati profeſſi ſunt ſe & adhærere & ſemper adhæſuros huic Lateranenſi Concilio ; ut videre eſt , in actis Concilii Seſſ. 9. In hoc ergò Concilio à Gallis etiam recepto Seſſ. 10. hæc habentur : *Solum Romanum Pontificem pro tempore exiſtentem tanquam autoritatem ſuper omnia Concilia habentem , Conciliorum indicendorum , transferendorum ac diſſolvendorum plenum jus & poteſtatem habere , nedum ex Sacræ Scripturæ teſtimonio , dictis ſanctorum Patrum ac aliorum Summorum Pontificum etiam Prædeceſſorum noſtrorum, ſacrorumque Canonum decretis, ſed propriâ etiam eorumdem Conciliorum confeſſione manifeſtè conſtat.*

Hæc venerabiles toto Chriſtianorum orbe Synodi , hæc Doctiſſimi juxta ac Sanctiſſimi Patres , hæc ſplendidiſſima noſtræ Religionis lumina , hæc , inquam , de ſupremâ , de immotâ , de irreformabili Sedis Apoſtolicæ , Romanorum Pontificum autoritate , in quibus indignè quidpiam adulationi conceſſum , aut zelo exageratum ardentiori , ſubodorari nefas, ſuſpicari temerarium , judicare impium.

Talia porrò de Romanis Pontificibus , de Sede Apoſtolicâ ſenſiſſe ac tradidiſſe Illuſtriſſimos Eccleſiæ Gallicanæ Proceres cæcutiat planè , aut torvos ſaltem habeat oculos , qui in recenſitis ſuperius & obviis cuique illorum teſtimoniis non videat ; quando verò veteres Gallorum ſenſus ſe ſe ipſos ſatis non proderent , minuſve clari , minuſve perſpicui viderentur, unde meliùs, unde firmiùs & æquiùs dilucidarentur ac determinarentur , quàm ab his perpetuis & luculentiſſimis Eccleſiæ univerſalis ſenſibus , quibus addictiſſimam & obſequentiſſimam Gallia tàm ſæpè ſe declaravit ? Videant igitur quàm peſſimâ Fide , quàm magnâ Gallorum injuriâ , heſternas ſuas de Romani Pontificis autoritate opinio-

nes eò potiſſimùm falſas quòd recentes & novæ ſint, veteri Galliæ affingere non erubeſcant nuperi quidam divinatores, apage inania figmenta, quæ ſi noviſſet antiquitas, exhorruiſſet, ipſa refutaſſet Gallia.

Verùm (quid non mortalia pectora cogit, Sacra novitatis fames) diſturbatis, quas recentes illi Galliarum detractores, in veterem Gallicanæ Eccleſiæ Doctrinam ſtatuerant machinis, aliam inierunt calumniandi viam; de tantâ videlicet majorum erga Sedem Apoſtolicam pietate ac obſervantiâ degeneraſſe ſuperſtitem in Franciâ poſteritâtem aſſerere non dubitarunt: hodiernos ubique venditant Gallos Pontificiæ majeſtatis ac dignitatis ſi non hoſtes apertos, certè quod acerbius eſt, manifeſtos illuſores, qui nimirùm unâ verborum pompâ, quam animo, & factis infringere, ac elevare non ceſſant Romani Pontificis colant autoritatem; nec per audaciſſimos homines ſtetit, quin tam probroſa hodiernæ Galliæ criminatio exteris ſuaderetur; tantâ enim arte, tàm ſpecioſis rationibus eam exornare ac defendere viſi ſunt, ut quampluribus fucum fecerint, ac apud nonnullos etiam eruditos Fidem habuerint, quos altas, ſed præcipites de tàm inexpectatâ Gallorum mutatione querelas edidiſſe nemo neſciat: imò candidè fateor, memetipſum de Gallis malè opinandi licèt alieniſſimum propèmodum deluſerant fallaces virorum illorum doli. Verùm cuï tam ignominioſa Gallorum defectio ſuaderi non poterat, rem propiùs examinandam eſſe duxi, ſpe ſcilicet affulgente Galliæ innocentiam veritate diligentiùs inquiſitâ à calumniantium telis poſſe vindicari. Spem non fefellit eventus. Inſtituto accurato, quantum potui, examine vana eſſe omnia & mendaciis referta comperi, quæ recentiores illi hodiernæ

Galliæ criminatores in vulgus ſparſerant. Tum primùm intellexi rem Gallicæ Genti, quin & Catholicis omnibus haud ingratam facturum, qui propulſandæ causâ ac retegendæ palàm atrocis adeò calumniæ ſtilum acueret, qui omnibus oſtenderet Gallos id hodiè quod antiquitùs, de Romani Pontificis autoritate ſentire, qui omni argumentorum genere evinceret Galliam avitæ traditioni indivulsè addictam, hodieque Dogmaticis Romanorum Pontificum decretis quo par eſt obſequio ac reverentiâ firmiter adhærere, quippe quæ nullis errorum figmentis obnoxia, ſupremâ ac ineluctabili autoritate munita, omnibus demùm ac ſingulis fidelibus ipſo quoque mentis aſſenſu ad extremumvitæ Spiritum retinendâ; palàm agnoſcat ea eſſe uno verbo qui certiſſimum efficeret Gallos hodie nedum Pontificiæ hoſtes inerrantiæ, ſtrenuos eſſe aſſertores ac vindices potentiores.

Eò totum, quantum eſt, collineat noſtrum hoc qualecumque opus, utrum res pro votis ſucceſſerit penes eruditum lectorem eſto judicium; haud latuit quidem quanti momenti negotium ſuſceperimus, quot exantlandi labores, quantæ voluminum moles perlegendæ, quot exhauriendæ difficultates, quot ſcopuli devitandi, &c. At multiplicem rei aſperitatem non mediocris voluptas condivit; nempè inter ſpinarum aculeos, quibus horrere nonnunquam plurimas operis ſuſcepti partes oculis ac manibus deprehendi, elegantiſſimas quoque & ſuaviſſimè fragrantes roſas paſſim enaſci non infrequenter obſervavi; quam quidem puræ & exquiſitæ voluptatis illecebram, ad opus, è quo magnoperè refugiebat animus, ſuis, quantum potui, numeris explendum, non modicum incitamentum extitiſſe fateor. Animos alioquin deſpondendos præterea addidit cauſæ

quam ſuſceperam indubitata bonitas, Gentis, quæ me multiplici devinctum titulo ſibi fecit optimè ſemper de Romanis Pontificibus merita pietas. Ægrè ferebam admodum nationem illam, quæ ceteras inter morum urbanitate, eruditionis famâ hactenùs eminuerat, tanti criminis ream impunè poſtulari.

Vix temperare mihi metipſi poteram, quin turbulentos homines deteſtarer, omne ſtudium & induſtriam in eo collocantes, ut Gentem Gallicam eo nomine Summis Pontificibus minus gratam, ceteriſque Nationibus exoſam redderent. Graviter dolebam Galliam Sedis Apoſtolicæ dignitati injurioſam eo tempore pluribus videri, quo illius Reges Chriſtianiſſimi ac Præſules ſapientiſſimi nullam ſuæ ergà Romanos Pontifices venerationis ac obedientiæ teſtificandæ ſinunt occaſionem elabi. Res ità ſe habet, candide Lector, de avitâ Majorum erga Sedem Apoſtolicam pietate, non degeneravit ſupertes in Galliis poſteritas, extinctis *Irænceis*, *Avitis*, *Cæſaris*, *Martinis*, *&c.* Glorioſiſſimos quidem jurium ſuorum vindices, & cultores autoritatis obſequentiſſimos amiſit Roma; verùm pro *Patribus* nati ſunt tantis anteceſſoribus eò digniores *Filii*, quò Paternæ erga Sedem Apoſtolicam obſervantiæ æmuli ſtudioſiores. Spirat adhuc & loquitur in Galliâ perantiquus ille in Romanos Pontifices, qui Filiorum eſt in Patres amor. Spirat vigetque in Chriſtianiſſimis potiſſimùm Regibus, vivit fervetque in Reverendiſſimis Gallicanæ Eccleſiæ Præſulibus ad ultimos uſque nepotes (quid ni enim ex præteritis augurari futura licet) æternandus; nedum Gallia recens ſacris & divinis Sedis Apoſtolicæ juribus aliquid detractum velit, ſupremam & irreformabilem Romani Pontificis autoritatem & agnoſcere ſe gloriatur & defendere non

ceſſat; quod juvante Deo optimo Maximo luculentiſſimè demonſtratum eſſe hoc in opere confidimus.

Styli elegantiam & orationis ornamenta fortaſsè deſiderabit lector; ſperamus interim Fidem, diligentiam eum nullibi requiſiturum; quod ad Fidem ſpectat; id ſanctè profiteor me nihil partium ſtudio, nihil anticipatarum opinionum amore aut ſuppreſſiſſe quidquam, aut permutaſſe. Quantum autem ad diligentiam attinet, eam certè adhibui, quâ major vix deſiderari poſſit; nihilominùs tamen ſicubi à recto veritatis tramite deviaſſe contigerit, Dei atque hominum veniam depoſco, paratus meliora monentibus non promptum duntaxat obſequium præſtare, ſed impenſiſſimas etiam gratias referre: licet enim ſingula, quæ refero, æquâ, quantum potui, judicii lance ſuſpenderim, licet de me quàm plurimùm diffiſus accuratiſſimæ doctiſſimorum virorum diſcuſſioni labores meos, eâ quâ par erat, obſervantiâ ſubjecerim, non tamen aſſerere auſim, nihil prorsùs in opus tam perplexum irrepſiſſe, nihil animi, oculorumque aciem fugiſſe, cuï ſpongia deletrix adhibenda non fuerit, vel certè Lydius lapis denuò applicandus.

Quod denique ad orationem pertinet, illud dicendi genus præ ceteris eligendum duximus, quod remoto adſcitiorum ornamentorum fuco, veritatem ipſam nativis expreſſam coloribus exhiberet. Verbis utimur vulgatiſſimis atque notiſſimis, nihil veriti faſtidioſas aures, quæ nihi, niſi è Tulliano Terentianoque penu depromptum admittunt, quæve dum refugiunt *infallibilitatem*, *inerrantiam* ejuſdemque generis in Scholâ receptas, uſitataſque voces, in eos ſe verborum circuitus inducunt, unde evolvere ſe non poſſit oratio. Commendationem

operi noſtro ab dictionis elegantiâ minimè quæſivimus, quippè qui cenſuimus, res naturâ ſuâ omnem penè reſpuentes ornatum, levi ſcripturâ tradendas eſſe, non pingui & operosâ oratione conveſtiendas. *Eloquium itaque noli quærere, multùm enim laboravimus & de celeritate abſolvendi tam neceſſarii. . . . operis*, quod, *quiſquis legis, nihil reprehendas, niſi cùm totum perlegeris, atque ita fortè minus reprehendas.* S. Aug. lib. de mendacio ad Conſ. Cap. 1.

Digitized by Google

Digitized by Google

OPERIS.

Digitized by Google

OPERIS ARGUMENTUM ET PARTITIO.

SUPREMUM in componendis circa Religionem controverſiis & indeficiens Romani Pontificis eſſe judicium, quemadmodum ex univerſali & perpetuâ Eccleſiæ traditione certum ac exploratum habemus, ità cum omnibus ferme Catholicis propalàm profiteri pro officii noſtri ratione gloriamur. Inconcuſſam illam veritatem, quam tota retro loquitur antiquitas ab imis, quibus immota ſuperſtat fundamentis repetere non aggredimur, neque ſuſcepti hujuſce operis eſt argumentum.

Et verò actum agere meritò videremur, qui rem denuo tractandam ſuſciperemus tot eximiis illuſtratam monumentis, tot Summorum ingeniorum laboribus ac vigiliis pròfligatam; quaſi verò celeberrimorum orbe toto ſcriptorum veſtigia relegentes nonnullas alicujus momenti reliquias deprehendere potuiſſemus, quæ ſagaciſſimos illorum oculos ſummámque diligentiam effugiſſent, aut quæ jam ab illis præoccupata ſunt, induſtriùs eadem & elegantiùs retractare valuiſſemus.

Omnium hodiéque eruditorum manibus teruntur ſimul, & in admiratione ſunt illæ toties impetitæ, ſemper victrices, imò vincendæ nunquam celeberrimæ juxta & Doctiſſimæ Bellarmini, Melchioris Cani, Ludovici Thomaſſini, Cæleſtini Sfondrati, Jacobi Serry, ut innumeros taceam paris Doctrinæ viros, hâc de re lucubrationes, in quibus quidem ad refellendas Novaturientium ac Sciolorum hominum

Digitized by Google

cavillationes ſi non nihil adhuc deſideres, omnia prorſus & tuâ etiam expectatione majora abundè reperias in aureo illo opere, quod aliquot ab hinc annis typis Romanis excuſſum vir Doctiſſimus Joſephus Auguſtinus Orſi nobilis Prædicatorum familiæ Alumnus publicæ utilitati conſecravit hoc titulo : *de irreformabili R. Pontificis in definiendis Fidei controverſiis judicio*, *&c.*

De unâ igitur impræſentiarum agimus Galliæ recèntis circa Supremam R. Pontificis autoritatem ſententiâ, cuï pro viribus exponendæ ac dilucidandæ unicè incumbimus : veræ ſcilicet ſolidæque Gallicæ Gentis gloriæ conſulere, & præcipuam conſtantis illius ac vigentis etiamnum in colendâ Sede Apoſtolicâ ſtudii laudem ipſi à nonnullis ereptam, vel certè obſcuratam reſtituere intendimus ; quocirca confidenter, quia verè, aſſerimus Gallos id hodie, quod antiquitus, de irreformabili R. Pontificis autoritate ſentire ; dicimus Gallos hodiernos Sacris majorum ſuorum veſtigiis inhærentes eâdem omnino quâ iſti, ſi non majori, Romanorum PP. Oracula veneratione proſequi ; dicimus Galliam avitâ edoctam traditione ipſíque indivulsè addictam poſtremis hiſce temporibus candidè agnoſcere palámque confiteri dogmatica Romanorum PP. judicia nulli eſſe obnoxia errori, ſupremâ & ineluctabili pollere autoritate, cuï Fideles omnes ipſius quoque mentis aſſenſum præſtare teneantur ; uno verbo dicimus Gallos Pontificiæ etiamnum inerrantiæ, nedum hoſtes, ut malè quidam opinantur, ſtrenuos aſſertores eſſe ac vindices potentiſſimos ; id evincere ac difficilliori cuïcumque ſuadere confidimus.

Cùm verò R. Pontificis inerrantia non eodem modo intelligatur ab omnibus ac propugnetur, nè ullus circa Germanam Galliæ nobilis hâc in causâ ſententiam ſcrupulus ulláque dubitatio, vel ambiguitas quempiam teneat, breviter ac nitidè, quantùm nobis licet, explicandum eſt, quo ſenſu Gallia privilegium Fidei indeficientis R. Pontificibus aſſerat ætate noſtrâ, vindicétque.

Fatemur quidem, & certum eſt R. Pontificem apud Gallos infallibilem non eſſe quotieſcunque loquitur vel aliquid ſcribit aut docet. Univerſalem hanc & indefinitam inerrantiam Romanis Pontificibus abjudicant Galli, imò vellicant & averſantur ; hinc vulgare illud eorum effatum : *le Pape eſt-il infaillible ?* Hinc ardor ille quo nonnulli interdum accenſi ac exagitati altiùs inclamare videntur *Gallum qui ſui nominis menſuram impleat, in hâc infallibilitate impugnandâ ultimam uſque ſui ſanguinis guttam fundere debere.* Id itaque de R. Pontifice pro certo Gallia tenet ac ſentit, in quo ipſi

ceteræ adſtipulantur nationes ; omnes enim ubique docent ac cenſent R. Pontifices in omnibus ſuis dictis vel ſenſibus infallibiles non eſſe, ac falli nonnunquam ſicuti ceteros homines, & à fide deviare poſſe, ut poſt Bellarminum, Vallium, canum alióſque innumeros obſervat ipſe Turnellius in ſuo de Eccleſiâ Tractatu Quæſt. 5. Art. 30. non hoc igitur ſenſu dicimus & contendimus Gallos Pontificiæ inerrantiæ aſſertores eſſe ac defenſores.

Quamvìs omnes ubique Theologi in eo conveniant quòd tanto inerrantiæ privilegio in omnibus ſuis ſenſibus, dictis aut judiciis minimè gaudeant Romàni Pontifices, ulteriùs tamen quærunt utrùm eo privilegio potiantur, quando Pontificiam exerentes autoritatem dogma aliquod Fidelibus credendum proponunt ac conſuetis ſolemnitatibus definiunt : utrùm ſcilicet ſolemnia Romanorum PP. judicia qualia E. G. fuêre Innocentii X. adversùs Janſenii, vel Clementis XI. adversùs Queſnelii Librum ante Eccleſiæ univerſalis conſenſum nulli errori, nulli reformationi ſubjaceant. En præcisè ſtatus quæſtionis, cùm apud Theologos agitur de R. Pontificis inerrantiâ.

Circa hanc autem quæſtionem in hunc modum conſtitutam quid ſentiat, quid doceat Eccleſia Romana ceterarum Mater ac Magiſtra ? Quid Italica, quid Germanica, quid Hiſpanica, quid Polonica, quid Hungarica, &c. notum & compertum eſt omnibus ; neſcit nemo eas omnes palàm & apertè Pontificiæ inerrantiæ ſuffragari ; id ipſi candidè agnoſcunt & publicè tradunt nobiliores Galliæ ſcriptores (1). Verùm de communi illâ Eccleſiarum Doctrinâ nullatenus hîc agitur. Quærimus quid ſentiat ætate noſtrâ Gallia ſeu Eccleſia Gallicana ? Porrò contendimus ac probandum aggredimur Gentem Gallicam hâc in quæſtione id ſentire ac docere, quod ceteræ nationes, ideóque Gallos ſicut & ceteros Pontificiæ inerrantiæ (ſenſu mox explicato) aſſertores eſſe ac propugnatores.

(1) *V. lib.* 1. *cap.* 8. *infrà* pag. 146. *& ſeqq.*

Ut autem ratione & methodo procedamus, noſtrum hoc qualecunque opus tres in partes dividimus in quarum primâ de Illuſtriſſimis agemus Galliarum Epiſcopis qui ab anno 1680. ad præſentem uſque diem diverſis regni Eccleſiis præfuerunt, ac laudabiliter præſunt ; ab eo enim tempore mutatam à Gallis ac derelictam avitam de R. Pontificis inerrantiâ Doctrinam conqueruntur illi maximè qui inveſtigandis genuinis Galliæ ſenſibus ſedulò ſatis nunquam vacarunt ; in ſecundâ de Chriſtianiſſimis æquè ac Religioſiſſimis Sedis Apoſtolicæ jurium deffenſoribus Regibus videlicet Ludovico Magno, & avitæ pietatis ac virtutis herede Ludovico XV.

Digitized by Google

feliciter regnante ſermonem inſtituemus. In tertiâ tandem de recentioribus Galliæ Theologis verba faciemus. Ex univerſali illorum omnium concentu & dignoſcendos Germanos Galliæ recentis ſenſus arbitramur, & ſtabiliendam ac firmandam aſſertionem noſtram aggredimur.

PARS PRIMA.

De Illuſtriſſimis Galliarum Epiſcopis qui ab anno 1680. *ad nos uſque floruerunt.*

UT omni argumentorum genere demonſtremus recentiores de quibus hîc ſermo Galliæ Præſules apertos eſſe Pontificiæ infallibilitatis aſſertores ac vindices ſtrenuiſſimos, nec ullus de Germanâ illorum hanc in rem ſententiâ dubitandi locus ſuperſit, partem iſtam quatuor in libros dividimus. Primus oſtendit Epiſcopos Gallicanos ſupremam & infallibilem R. Pontificis in definiendis Fidei controverſiis autoritatem ex ſacris Codicibus necnon ex antiquiori Eccleſiæ traditione ſtabilientes, & adversùs vana Pontificiæ inerrantiæ oſorum interpretamenta potentiſſimè vindicantes. Secundus eoſdem exhibebit Epiſcopos quæcumque in Romanam infallibilitatem intorqueri ſolent retundentes ac pro virili refutantes. Tertius Gallorum Antiſtitum praxim infallibilitati Pontificiæ planè ſuffragari demonſtrabit. Quartus tandem occupabitur in expendendis ac explodendis his omnibus quæ ad obſcurandam ac labefactandam Germanam Gallorum Antiſtitum de Pontificiâ inerrantiâ ſententiam ſæpius obtruduntur ac urgeri poſſent. Quid à nobis hâc in parte ſuſcepti operis illuſtrandâ præſtari ultra, ultrâque deſiderari poſſit penitùs ignoramus.

DISSERTATIO PRÆVIA.

De celebri Romanum Pontificem inter & Sedem Apoſtolicam diſcrimine ad mentem Gallorum Antiſtitum.

QUANDOQUIDEM ad vindicandam Gallorum Antiſtitum de ſupremâ & irreformabili Romani Pontificis in Fidei definitionibus autoritate ſententiam, præter eâ Galliæ Præſulum teſtimonia, quibus Romano Pontifici inerrantia expreſsè aſſeritur, illa etiam paſſim adhibemus, quibus Sedis Apoſtolicæ ſeu Petri Cathedræ infallibilitas prædicatur; poſſet fortaſſe quiſpiam nobis propterea ſuccenſere, quòd duo apud Gallicanos Præſules apprimè diſtinguenda confundamus, Sedem videlicet Apoſtolicam, & Sedentem in eâ Romanum Pontificem. Id autem nè vitio nobis aut crimini vertatur, aperiendam ac ſtabiliendam hâc in re Gallorum Antiſtitum mentem eſſe cenſuimus, quæ hujuſce modi noſtræ agendi rationis æquitatem planè oſtendat ac invictè demonſtret.

Quot enim dicteriis, ſi partem iſtam operis noſtri intactam prætermiſiſſemus, quot ſibilis, quot conviciis nos non oneraſſent ac proſcidiſſent, qui inter Sedem Apoſtolicam & in eâ Sedentem Romanum Pontificem tam latum eſſe diſcrimen contendunt, clamitant, repetunt ac ubique venditant & inculcant. Quæ eſt iſta, dixiſſent, tam ſupina, tam craſſa ignorantia, Sedem Apoſtolicam cum Romano Pontifice confundere, id de Romano Pontifice dictum putare, quod de Sede Apoſtolicâ prædicatur? An tanta, quæ nec tirunculis condonanda cæcitas & hallucinatio in ſcriptore ferenda eſt, qui genuinam Galliæ ſententiam illuſtrare ſuſcipiat; at ſi nota erat, addidiſſent, ſicut eſſe debuerat tam celebris, tam expreſſa & inculcata diſtinctio, cur ſupprimitur? Cur tacetur? Cur diſſimulatur? Ubi candor, ubi Fides, ſi tam aperta reticentur, ac infido ſepeliuntur ſilentio? Quis unquam credidiſſet heſterno cuidam ſcriptori, qui Gallorum ſenſuum conſcius maximè videri velit, in mentem venire potuiſſe quemquam è Gallis vèl incautum & ſimpliciſſimum tam obtusâ ſimulatione fore decipiendum? Quàm vana profectò fidentia, quàm ſtulta ac inconſulta cogitatio.

Verùm, ſubjeciſſent, ignoretur tam manifeſta ac publica apud Francos Sedis Apoſtolicæ & Romani Pontificis diſtinctio, imò no-

ta taceatur ; demum hujuſmodi ignorantia ac infauſta reticentia præter autorem nemini officit, nemini fucum, nemini facit injuriam, eóque nomine utcumque toleranda, potiúſque commiſeranda quàm exagitanda : at tantæ ignorantiæ labem in alios, quid dico in alios, in ampliſſimum ac omni eruditione clariſſimum Gallorum Antiſtitum ordinem effundere ac ab ipſis de Romano Pontifice dictum venditare, quod de Petri Cathedrâ, de Sede Apoſtolicâ pronuntiant, peſſima certè ac indigna prorſus res eſt, quæ nullatenus excuſari, verùm & ſapientes omnes irritare valeat. Quis enim non fremens audiat, quis legat pacatus graviſſimum Gallorum Antiſtitum ordinem de tam denſâ ignorantiæ caligine poſtulatum, tam nigrâ proſciſſum calumniâ! Quæ unquam edocuit, unquam permiſit modeſtia, quæ charitas, quæ moderatio Chriſtiana, quæ erga Patres & Magiſtros reverentia, tot Sapientiſſimis Eccleſiæ Præſulibus, tot ſplendidiſſimis Galliæ luminibus tam craſsâ imponere Minervâ? Itáne dilucidandi erant Gallorum Antiſtitum ſenſus? Itáne ipſorum illuſtranda ſententia, quaſi verò ad illorum Doctrinam manifeſtandam ipſos in rebus etiam clarioribus ignaros dici vel credi juvaret aut oporteret? Sedis Apoſtolicæ inerrantiam prædicant Illuſtriſſimi Præſules, quid indè? Ergo inerrantiæ Pontificiæ ſuffragantur? Peſſima certè concluſio, & eò magìs iniqua, quòd neminem latere debeat latum apud ipſos eſſe diſcrimen inter Apoſtolicam Sedem, & Romanum Pontificem; quàm miſera igitur, quàm debilis ſit cauſa, quæ iis unicè defendi queat argumentis quæ ſuppeditet ignorantia, fallacia mutuetur. Pari profectò, vèl etiam graviori ſtilo ab inerrantiæ Pontificiæ oſoribus nos iri exagitatum benè ſenſimus ac experientiâ edocti ſentire prævideréque debuimus.

Unde nullum iræ, nullum querimoniæ locum dare ſtudentes, Gallorum Antiſtitum mentem aperire, ac Germanam illorum circa famoſam Sedis Apoſtolicæ & Romani Pontificiæ diſtinctionem, ſententiam exponere jam pergimus : quam enim tuemur cauſam ſimulatis æquivocationibus, vel affectatâ ignorantiâ ſtabiliri vel juvari non indiget. Imò verò nihil timet magìs, quàm vel ignorari, vel turpibus obnubilari cavillis. Qualis eſt ſeipsâ veritas, talis in lucem prodire nequaquam veretur. Ità comparata eſt, ut aſcitios colores exoſa maximè, ſimplex ſinè arte, nitida ſinè fuco, ſinè ambagibus recta, ſinè velaminibus aperta incedere ac hominum animis inſtillari geſtiat. Ut omnem igitur ſimulationis umbram tàm ſcriptore indignam Catholico, quàm veritatis inimicam procul à ſuſceptâ diſputa-

tione propulſemus ; ut integram , quanta vèl in ipſis Gallis eſſe poteſt , ingenuitatem profiteamur , vèl ab ipſo diſputationis limine id adverſariis noſtris concedimus , quod ſibi concedi maximè illi velint.

Damus itaque , nec dediſſe pœnitet, Damus Sedem Apoſtolicam juxta Gallicanos Antiſtites à Romano Pontifice de Fide ſolemniter pronuntiante diſtinguendam , numquid in jus nos illico vocandi , quia Romanos ad Pontifices illud convertimus , quod ipſi Sedi Apoſtolicæ tribuunt inerrantiæ privilegium ? Nequaquam profectò , ſi Sedis Apoſtolicæ autoritatem ac privilegia Romanis Pontificibus competere Gallicani Præſules profiteantur. Porrò Illuſtriſſimi Antiſtites non ſemel declararunt , & quidem apertiſſimè & ſolemniter vulgaverunt Sedis Apoſtolicæ ſeu Romanæ Eccleſiæ autoritatem non alibi quàm in Summo Pontifice vigere ; *eâ nos quoque* ad Innocentium X. Scribebant Cardinales , Archiepiſcopi , Epiſcopi Galliæ Pariſiis an. 1653. Congregati , *ſententiâ ac Fide imbuti Romanæ Eccleſiæ præſentem* QUÆ IN SUMMO PONTIFICE *Innocentio X.* VIGET *autoritatem debitâ obſervantiâ colentes* , *&c.* (1). Iſtud apprime noverant , qui & ipſi tradebant Petri Cathedræ autoritatem in Romanorum Pontificum decretalibus elucere. ***Enimvero*** pergunt laudati Præſules , ***vetuſtæ illius ætatis Eccleſia Catholica ſolâ Cathedræ Petri autoritate fulta , quæ in decretali Epiſtolâ Innocentii ad Africanos datâ elucebat.*** Hinc eſt , quòd Epiſcopi Provinciæ Remenſis an. 1699. in unum coacti de modo recipiendi Dogmatici Innocentii XII. decreti deliberantes , ***datam ſibi occaſionem gaudent , quâ liberè & fiducialiter ſuffragante Sedis Apoſtolicæ autoritate loquentur*** (2) , quibus verbis manifeſtè oſtendunt Sedis Apoſtolicæ autoritatem in Romani Pontificis decreto à ſeipſis agnoſci : ſi ergo Sedis Apoſtolicæ autoritas , quam indeficientem in Fide prædicant Gallicani Antiſtites , reſidet juxta ipſos ac viget in Romanis Pontificibus , quis inficias ibit Fidei indeficientis autoritatem juxta Gallorum Antiſtitum Doctrinam Romanis Pontificibus competere ? Quis nobis ſuccenſeat eos Galliarum Antiſtites Romani Pontificis inerrantiæ Suffragari palàm affirmantibus ? Quis iſtud nobis vitio vertat , quòd juxta Illuſtriſſimos Proceres paria eſſe dicamus & Romani Pontificis & Sedis Apoſtolicæ jura , dum ipſimet quantùm à ſuis majoribus Sedi Apoſtolicæ delatum eſt , tantùm ſe Romanis Pontificibus debere ſolemniter profitentur. ***Quantum olim*** , ad Innocentium XI. ſcribebant Præſules Gallicani anno 1682. congregati Pariſiis , ***à majoribus noſtris Apoſtolicæ Sedi delatum eſt , tantùm nos veſtræ ſancti-***

(1) *Mémoire du Clergé* , 1. *tom.* pag. 234. *edit. Pariſ. an.* 1716.

(2) *Ibid.* pag. 436.

tati debere ſolemniter profitemur (1). Hìc, velim, obſerves, candide lector, quàm validè, quàm potenter à Gallicanis Epiſcopis evertantur adverſariorum noſtrorum Conſilia; hi nimirùm, nè à totâ retro antiquitate quæ Sedi Apoſtolicæ Fidei indeficientis privilegium conſtanter aſſeruit, damnati viderentur; audaciſſimi licèt, Sedi Apoſtolicæ illud eripere minimè tentarunt ac Sedis ejuſdem inerrantiam vèl ipſi propugnare non recuſant, ut apprimè ſciunt Gallicani Præſules (2).

(2) Illuſt. de Languet. Archiep. Senon. in monito 2. ad ſuæ olim Diæceſeos refractarios dato an. 1718. pag. 44. 45. & 46.
Emin. de Biſſy Epiſc. Meldenſis in Docum Paſtor. contra appellationem interjectam à Bullâ Unigenitus *dato die* 14. *Junii an.* 1728. pag. 14. 15.

Verùm qui ſuſceperant tantum Sedis Apoſtolicæ privilegium inutile reddere, ac Romanis Pontificibus de Fide pronuntiantibus omnimodè abjudicare, latum ineſſe diſcrimen inter Sedem Apoſtolicam & Romanum Pontificem dogma aliquod definientem ubique exclamare cœperunt; nec immeritò, ſi ipſos attendas, qui de Sede Apoſtolicâ vacuum & inane conficere ſimulacrum primi viſi ſunt; ejus etenim farinæ viri illi erant, quorum maximi intererat Romani Pontificis autoritate aperto marte impugnatâ & ipſam Romanæ Sedis inerrantiam à cuniculis & quaſi per latus pedetentim peſſumdare. Quid verò Gallicani Præſules, ut præpoſtera illa Pontificiæ inerrantiæ oſorum Conſilia funditùs everterent, ſtante etiam commentitiâ eorum inter Sedem Apoſtolicam, & Romanum Pontificem de Fide pronuntiantem diſtinctione, ſolemniter declarant *tantum* Romanis Pontificibus deberi, *quantum* à veteribus Sedi Apoſtolicæ eſt delatum; unde adverſarios noſtros ſic compellere liceat: à Romano Pontifice de Fide pronuntiante Sedem Apoſtolicam diſtingui contenditis; eſto, at diſcite à Gallicanis Epiſcopis tantùm hodiè Romanis Pontificibus deberi, quantùm à veteribus Sedi Apoſtolicæ delatum eſt; quid autem à veteribus Sedi Apoſtolicæ ſit delatum, vos ipſi prædicatis & agnoſcitis, Fidei nempè indeficientis privilegium; hoc igitur Romanis Pontificibus de Fide pronuntiantibus, ne inficiemini, alioquin, tantum Romano Pontifici non exhibetis, quantùm à veteribus ipsâ veſtrûm confeſſione Apoſtolicæ Sedi delatum eſt.

Ex iis igitur patet nos jure meritoque in præſenti causâ ad Romanum Pontificem convertere ea Gallorum Antiſtitum teſtimonia, quibus Sedis Apoſtolicæ inerrantia prædicatur, quamvis apud Gallicanos Antiſtites latum eſſet inter Sedem Apoſtolicam & Romanum Pontificem de Fide pronuntiantem diſcrimen; tùm quia totam Sedis

(1) *Hac Epiſtola legitur in opere Emin. Sfondrat. inſcripta* Gallia Vindicata, *Diſſert.* 1. §. 8. *Docum.* 59. *edit.* 1702.

dis Apoſtolicæ autoritatem, quæ juxta ipſos eſt infallibilis, in Romano Pontifice vigere ac reſidere declarant, tùm quia delatum à ſuis majoribus Sedi Apoſtolicæ Fidei indeficientis privilegium agnoſcentes & propugnantes, tantum ſe debere Romano Pontifici ſolemniter profitentur, quantum Sedi Apoſtolicæ à ſuis majoribus olim delatum eſt; id unum pro noſtrâ agendi ratione vindicandâ ſufficeret, ſed majora nos manent, & hoc ipſum quod modò conceſſimus adverſariis, quàm iniquè ab illis poſtulatum, tam à nobis gratuitò conceſſum demonſtramus.

Quærimus itaque ab adverſariis unde habeant quòd Sedem Apoſtolicam à Romano Pontifice de Fide pronuntiante diſtinguant Epiſcopi Gallicani; ex quonam publicô Præſulum iſtorum inſtrumento prætenſam diſtinctionem expiſcati fuerint? Equidem ſi id unum contenderent Sedem Apoſtolicam à Romano Pontifice Pontificiam ac ſuæ Sedis autoritatem non exerente diſtingui apud Gallicanos Epiſcopos, nil verius, nil certius; cæcus ſit qui iſtud non videat, obtuſus qui non intelligat; quando enim Romanus Pontifex, quemadmodum alter homo, alter doctor particularis aliquid ſentit, ſcribit, vel docet, nullâ Pontificiâ, nullâ ſuæ Sedis interpoſitâ autoritate, quis neſciat hujuſmodi ſenſa, ſcripta, aut judicia non eſſe Sedis Apoſtolicæ effata? Quis neſciat in hujuſmodi Romani Pontificis placitis neminem Sedis Apoſtolicæ venerari autoritatem? Quis neſciat hujuſmodi Romanorum Pontificum judicia errori obnoxia propugnari ab iis omnibus Galliarum Epiſcopis, qui Sedi Apoſtolicæ inerrantiæ privilegium vindicant? Quis neſciat id cum Gallicanis Epiſcopis, ut certum ac indubium ab omnibus totius orbis Theologis teneri; ità planè, catenùs Sedes Apoſtolica diſtinguitur à Romano Pontifice, quatenùs non omnia judicia Romani Pontificis ſint judicia Sedis Apoſtolicæ, quatenùs ea minimè ſint Sedis Apoſtolicæ decreta, quæ Romanus Pontifex Pontificiam ac ***ſuæ Sedis autoritatem non exerens*** profert ſicuti alter homo, ***ac Doctor particularis*** (1); unde jam olim monebat ſanctus Leo Pontifex ipſe maximus : ***aliud ſunt Sedes, aliud præſidentes*** (2).

(2) *Epiſt.* 53. *ad Anat.*

Hoc inter Sedem Apoſtolicam & Romanum Pontificem diſcrimen probari Gallicanis Epiſcopis ſicuti ceteris omnibus, nedum inficiari velimus, ultrò & libenter adverſariis concedimus, conſ-

(1) *Emin. de Tencin Arch. Lugdun. in Epiſt. 42. ad Epiſ. Sanitienſem dat. die 1. Julii an.* 1729. pag. 22. Toute doctrine embraſſée par le Pape, non en tant que DOCTEUR PARTICULIER; mais en tant que LE CHEF VISIBLE DE L'EGLISE.

tanter & aſſeveranter prædicamus, imò quando opus erit innumeris Gallorum Antiſtitum teſtimoniis evincemus.

Verùm de hoc diſcrimine nullatenus hîc agitur, nec ulla de eo cum adverſariis eſt diſputatio. Quærimus ab ipſis unde perceperint juxta Gallicanos Præſules Sedem Apoſtolicam à Romano Pontifice Pontificiam ac ſuæ Sedis exerente poteſtatem diſtingui, Sedem Apoſtolicam à Romano Pontifice de Fide ſolemniter, ut ſolet, pronuntiante diſtinguendam. Quærimus ab adverſariis unde habeant aliquod Gallicanis ab Epiſcopis poni diſcrimen inter Sedis Apoſtolicæ judicia, ac Dogmatica Romanorum Pontificum decreta, conſuetis *formalitatibus*, ut ita dicam, prolata; aliud apud Gallicanos Antiſtites eſſe Sedis Apoſtolicæ judicium, aliud Romani Pontificis ſolemne de quopiam Fidei dogmate decretum? Quod ſentio, liberè dico, quæ mentis fœcunditas commentitiam hanc parere potuit diſtinctionem, hæc eadem iſtius commenti Patronos ac aſſertores effingere valuit; cùm enim, nec ratione, nec uſu, nec antiquitate fulciretur malè nata diſtinctio, quin potiùs hæc omnia Summo conſenſu heſternæ, frivolæ cavillationi obſiſterent, Gallorum Antiſtitum autoritas quærenda fuit, quò fieret tantis nominibus illorum vendibilior, & quod rei deerat, ſpecioſo titulo compenſaretur; ſic falſis corruptiſque nummis effigies & elogia principum imponi videmus, ut fallant incautos, tegátque metalli vitium imaginis reverentia; nec mireris, frequens eſt apud noſtros adverſarios autoritate abuti ac nomine Eccleſiæ Gallicanæ; nec aliquid novi præ ſe fert agendi ratio, quæ tot retro prælucentibus Hæreticis magnos Patronos magnis erroribus vel figmentis emendicat vel facit; jactitent igitur, quantum libuerit, Gallicanos Antiſtites decantatæ diſtinctioni patrocinari; ego verò ingenuè fateor tot inter Gallos Antiſtites, quorum elucubrationes legere ac perlegere conceſſum mihi fuit, nec unus occurrit (mitto pauciſſimos Conſtitutioni *Unigenitus* refractarios) qui præpoſteram hanc diſtinctionem vel ſemèl obtruderit, vel calculo ſuo comprobaverit. Id unum porrò cordatis hominibus ſufficeret, hanc nimirùm diſtinctionem à Gallicanorum Epiſcoporum nemine ullibi vel adoptatam vel probatam legi, ut meritò crederetur, nullo-dum apud eos pretio fuiſſe, nec majori deinceps loco habendam abſque ſpiritu Prophetico rectè vaticinaberis. Ecquis enim ſuadeatur ampliſſimum ac graviſſimum ordinem præpoſteræ diſtinctioni ab ipſis etiam celebrioribus Galliæ Theologis irriſæ (1) ac modis omnibus ſibilatæ, nunc primùm ſuffragari voluiſſe, vel in poſte-

(1) *Tomaſſin. Diſſert.* xx. *in* VI. *Synod. num.* XVII. *Tiurnelius de Eccl. tom.* 2. *pag.* 133. *edit. Pariſ. Jacobus Serri Diſſert. de Rom. Pontifice falli & fallere neſcia Cap.* 1°. *& alii permulti.*

rum ſuffragaturos. Credat hoc Judæus apella, utique non ego, non alius modò ſanus rerum æſtimator.

At quorſum iſtis immoramur, qui ea præ manibus habemus argumenta, quibus adverſariorum noſtrorum ora penitùs occludantur, ac noſtræ agendi rationis æquitas difficiliori cuicumque ſuadeatur: noſſe itaque deſideras quâ fronte, quo jure Gallorum Antiſtitum teſtimonia, quibus Sedis Apoſtolicæ decretis inerrantia tribuitur, ad eandem prærogativam dogmaticis quæ ſolemniter proferunt Romani Pontifices judiciis vindicandam adhibeamus? Scire cupis quo jure de Romano Pontifice de fide ſolemniter pronuntiante dictum ab Epiſcopis Gallicanis aſſeramus & velimus, quòd de Sedis Apoſtolicæ judiciis ipſi prædicant? In promptu ratio eſt, ſed fortis, ſed potens, ſed invicta, ſed decretoria, eam jam accipe ſerenus ac benevolus, id dicimus, id contendimus, quia unum idémque eſſe dogmaticum Romani Pontificis & Sedis Apoſtolicæ judicium conſtanter & ubique intelligunt Gallicani Præſules, quia commentitiam hanc eruditorum ſibilis potiùs quàm ſuâ novitate famoſam diſtinctionem inter Sedem Apoſtolicam & Romanum Pontificem dogma aliquod ſolemniter definientem nedum adoptare voluerint Illuſtriſſimi Præſules, expreſsè rejiciunt, ſuggillant & damnant; quia tandem è Gallicanis Epiſcopis, qui datâ operâ in Sedis Apoſtolicæ judicii notitiâ nobis efformandâ, ac verâ notione tradendâ laborarûnt, illud nitidè ac præcisè dogmaticum eſſe Sedis Apoſtolicæ judicium declarant, quod Romanus Pontifex ſolitis & ordinariis *formalitatibus*, circa Fidem pronuntiat; ſi res ità ſe habet, quis aliquâ pollens æquitate, quis ſenſu communi non omninò deſtitutus nobis ſuccenſeat, nobis det vitio, quòd eos Pontificiæ in decretis dogmaticis inerrantiæ ſuffragari dicamus, qui dogmatica Sedis Apoſtolicæ decreta nulli obnoxia errori eſſe pronuntiant ac deffendunt, cùm apud illos una res eadémque ſit Sedis Apoſtolicæ aut Romani Pontificis dogmatica definitio?

Porrò quòd res ità ſe habeat, ſicuti ex innumeris Gallorum Antiſtitum teſtimoniis certum ac exploratum habemus, ſic ex paucis inter tanta, ſed nitidis, apertis ac luculentiſſimis, quæ jam ſubjicimus, intelliget ac planè ſuadebitur quiſque ſuaderi difficilior.

§. I.

Gallorum Antiſtitum teſtimonia, quibus evidenter apparet unum apud ipſos idémque eſſe Romani Pontificis de Fide pronuntiantis judicium, ac dogmaticum Sedis Apoſtolicæ decretum.

UT autem viâ ac ratione in recenſendis iſtis quæ affatim ſuppetunt Gallicanorum Epiſcoporum teſtimoniis procedamus, nonnullis diſtincta capitibus illa proponimus, ac 1°. Quidem ab iis ordimur, quæ Gallici Molinoſiſmi negotium ſpectant. Permultas propoſitiones extractas ex libro, cui vernaculè titulus : ***Explication des maximes, &c.*** Apoſtolicâ cenſurâ confixit, & veritati haud ſecùs ac Catholicæ religioni contrarias pronuntiavit Innocentius XII. lato eâ de cauſâ decreto die 13. Martii anno Domini 1699. Iſtud decretum ab ipſo ***Romano Pontifice*** datis literis efflagitaverat Illuſtriſſimus Cameracenſium Archi-Præſul præfati operis autor (1), id profectò non ignorabant ceteri Galliarum Antiſtites, attamen quam cauſam D. de Fenelon Innocentii XII. judicio ſubmiſerat, hanc eandem illi ***ad Apoſtolicam Sedem*** delatam fuiſſe conceptiſſimis verbis (2) aſſerunt. Ergo perinde fuit apud Gallicanos Epiſcopos dogmaticum Romani Pontificis judicium implorare, ac ad Sedem Apoſtolicam confugere. Mirum igitur nemini videatur, quòd promiſcuè affirment cauſam illam, mox ***Romani Pontificis***, modò ***Sedis Apoſtolicæ*** autoritate dirimendam, & ad tribunal utriuſque delatam fuiſſe (3). Huic argumento novum pondus novâ occaſione datâ addiderunt Gallicani Præſules, ſcilicet cùm cauſa illa ad Romanum Pontificem delata fuiſſet, ac ſuum de eâ judicium jam appararet Innocentius XII. Archiepiſcopus Pariſienſis cum Meldenſi & Carnutenſi Epiſcopis à ferendo in eandem judicio, eâ quâ par erat æquitate abſtinuerunt. Quid tùm Gallicani Præſules ? Ajunt illos Antiſtites noluiſſe, modò ***Romani Pontificis***, modò ***Sedis Apoſtolicæ*** judicium præoccupare (4). Illud idem judicium à Romano Pontifice poſtulaverat Rex Chriſtianiſſimus ; Regem Chriſtianiſſimum ad ***Apoſtolicam Sedem*** confugiſſe declarant ſimul Gallicani Epiſcopi (5). Quid plura ? Unum idémque eſt apud Gallicanos Epiſcopos Regem Chriſtianiſſimum quàm primùm ex-

(1) *Mémoires du Clergé*, tom. 1. pag. 389.

(4) *Ibid.* pag. 397. 398.

(2) *Ibid.* pag. 390. M. l'Archevêque de Cambray porta l'affaire au S. Siége par la Lettre qu'on va tranſcrire. *Et pag.* 398. Le jugement du S. Siége où la cauſe avoit été portée. *Hæc ſunt verba* relationis actorum & deliberationum, &c. *Quæ à clero Gallicano in generalibus an.* 1700. *Comitiis approbata fuit ac ipſius cleri juſſu edita, ut videre eſt in* 1°. *tom. memorialium cleri Gallicani.* pag. 384.

(3) *Ibid.* pag. 393. M. l'Archevêque ſaiſiſſoit le Pape & lui demandoit un jugement, *pag.* 397. Le Pape ſaiſi par cette Lettre de M. de Cambray .... Il avoit ſaiſi le Pape. *Hæc verba confer cum præcedentibus ſub* N°. 2.

(5) *Ibid.* pag. 410. Le Roi n'avoit demandé au Pape qu'une déciſion prompte & préciſe,

cipere iſtud, quod ſuum hâc in re *Decretum* tulerit *Pontifex Romanus*, ac ſcire prolatum *à ſancta Sede judicium* (1), unum idémque eſt apud Gallicanos Antiſtites Cameracenſem Antiſtitem *Innocentii decreto* ſtatim obtemperaſſe, ac *Cathedræ Petri judicio* ſtatim acquieviſſe (2).

Deliberant-ne Gallicani Præſules de ratione acceptandi Innocentii XII. decreti, aſſerunt ſe deliberare de ratione acceptandæ *Sedis Apoſtolicæ Conſtitutionis* (3). Placet-ne Gallicanis Epiſcopis nonnulla circa Pontificii decreti formam animadvertere? de *Sedis Apoſtolicæ judicii* formâ non nihil à ſe obſervari poſſe declarant (4). Quære à Gallicanis Epiſcopis quis pronuntiaverit contra prædicti libri propoſitiones, cujuſve ſit judicium Romæ adversùs eas prolatum, profectò ille erat Romanus Pontifex Innocentius XII; id Gallicanos Epiſcopos latere non poterat, quippe quod ubique & fatentur & agnoſcunt; verùm qui etiam noverant dogmaticum Romani Pontificis judicium non aliud eſſe quàm Sedis Apoſtolicæ definitionem, ubique etiam prædicant, *Sedem Apoſtolicam* contra prædicti libri propoſitiones pronuntiaſſe, à Sede Apoſtolicâ eas fuiſſe damnatas. Ità teſtantur Epiſcopi Provinciæ Rotomagenſis, Pariſienſis, Narbonenſis, Remenſis, Cameracenſis, & aliarum paſſim Provinciarum. Prolixiora ſunt ac frequentiora eorum teſtimonia, quàm ut à nobis hîc referantur. Conſule, ſi dubitas, acta verbalia Conciliorum, quæ in illis Provinciis celebrata fuêre, in tomo 1°. faſtorum Cleri Gallicani (*Mémoires du Clergé*) à pag. 419. uſque ad pag. 557.

Si laudati Epiſcopi reverenter ac obedienter ſuſcipiunt Innocentii XII. decretum, quid à ſe recipi dicunt, quid ſuſpiciendum eſſe pronuntiant? *Judicium Sedis Apoſtolicæ; definitionem Sedis Apoſtolicæ* (5); adeò verum eſt, quòd dogmaticum Romani Pontificis decretum à Sedis Apoſtolicæ judicio, nedum ſecernere, nedum diſtinguere cogitent, utrumque confundere unicè ſciant, unicè velint, ac ubique curent;

pag. 411. Ce Bref fait voir le grand zéle de Sa Majeſté à procurer de la part du S. Siége une prompte déciſion.

(1) *Ibid.* pag. 410. Le Roi reçut, avec une joie digne du Fils aîné de l'Egliſe, l'exemplaire du Decret du Pape, *pag.* 412. Sa Majeſté avertie, comme on vient de voir, du Jugement du S. Siége, en témoigne ſa joie.

(2) *Ibid.* pag. 414. La Conſtitution du S. Pere (*Innocent XII.*) fit tout ſon effet ſur l'eſprit de M. l'Archevêque de Cambray, qui ſans héſiter, déclara ſa ſoumiſſion abſolue & ſans reſerve, *pag.* 433. Il eſt parti de la Chaire de St. Pierre une Cenſure forte & préciſe, qui donne la paix à l'Egliſe. M. l'Archevêque de Cambray s'eſt lui-même ſoumis le premier à ce jugement.

(3) *Ibid.* pag. 517. Il ne reſte plus qu'à délibérer ſur la manière d'accepter la conſtitution du S. Siege (*d'Innocent XII.*) *Hæc ſunt verba cœtûs Epiſcop. Rotomagenſis Provinciæ habiti an.* 1699.

(4) *Ibid.* Quelque déference que l'on doive avoir pour le Jugement que le S. Siége a prononcé, il ne peut cependant ſe diſpenſer de faire quelque réflexion ſur la forme de la Conſtitution.

(5) *Ibid.* pag. 479. Lecture faite de cette Conſtitution (*d'Innocent XII.*) l'on s'eſt joint en eſprit d'unité au S. Siége en adherant à ſon Jugement. *Hæc ſunt verba cœtûs Provinciæ Narbonenſis, eadem leguntur in cœtu Provinciæ Paris. Ibid.* pag. 428. *Item Provinciæ Remenſis.* pag. 426. *Item Provinciæ Rotomagenſis* pag. 517.

præterea numquid aliquo juxta Gallicanos Antiſtites habebantur diſcrimine Romanus Pontifex in hâc causâ pronuntians & Sedes Apoſtolica, quando, modò ***Romanum Pontificem***, modò ***Sedem Apoſtolicam*** totum damnati libri venenum penetraſſe penitùs aſſerebant (1)? Paria mitto innumera laudatorum Antiſtitum teſtimonia, quæ ſicuti memorata, oſtendant evidenter unum apud ipſos idémque fuiſſe dogmaticum Innocentii XII. decretum ac Sedis Apoſtolicæ judicium.

II. Innocentii XII. decretum propè ſubſecuta eſt ſolemnis Clementis XI. quæ incipit, ***vineam Domini***, Conſtitutio, in quâ prætenſum Janſenianorum ſilentium Religioſum damnatur. Quid porrò ampliſſimus Gallorum Antiſtitum ordo de hoc Clementis XI. Judicio? Alterum agnoſcit, alterum ubique vocat Sedis Apoſtolicæ judicium. Vox Clementis pronuntiantis perinde fuit apud ipſos, ac vox Sedis Apoſtolicæ; idem apud ipſos definientem audire Pontificem, ac Sedis Apoſtolicæ judicanti auſcultare. Enimverò Gallicani Epiſcopi Pariſiis an. 1705. Congregati, Clementinam ponderant-ne Conſtitutionem? ***Apoſtolicæ Sedis attendere ſe definitionem*** aſſerunt. Agnoſcunt-ne in eâ Gallicanæ Eccleſiæ Doctrinam? ***In Sedis Apoſtolicæ definitione ſuam agnoſcere Doctrinam*** affirmant (2). ***Sedis Apoſtolicæ judicio*** firmatam eam Eccleſiarum pacem contendunt, quam Clementina firmaverat Conſtitutio (3); ejuſdem Sedis judicio amputatas aſſerunt, quas Clementina Conſtitutio reſecaverat Janſeniſtarum cavillationes (4); *ideò*, inquiunt, ***Rex Chriſtianiſſimus à Clemente XI. Romano Pontifice judicium poſtulaverat, ut definitio ſanctæ Sedis ab Eccleſiâ Gallicanâ acceptata omnium mentes ſubjicere poſſet*** (5). Itáne locuti, non apertiſſimè manifeſtant dogmaticum Romani Pontificis judicium apud ipſos perinde eſſe ac Sedis Apoſtolicæ definitionem? Si Gallicani Antiſtites cum obſequio ac ſubmiſſione Clementinam recipiunt Conſtitutionem, ***Sedis Apoſtolicæ Conſtitutionem*** ſe recipere declarant; id illi paſſim ſuis in mandatis pro Clementinæ Conſtitutionis promulgatione editis anno 1705. quorum

(1) *Ibid.* pag. 409. Le St. Siége avoit compris à fond tout le mal .... Le St. Pontife en a voulu pénétrer à fond toute l'intention.

(2) *In actis verbal. cœtûs an* 1705. pag. 292. Plus nous avons fait de reflexions ſur la déciſion du St. Siége, plus nous y avons reconnu les maximes & les ſentimens des Evêques de France,

(3) *Ibid.* pag. 261. Sanctitati veſtræ gratulemur, (*ad Clementem XI. P. M. Scribentes*) firmatam in Paſtorum Apoſtolicæ Sedis judicio Eccleſiarum pacem.

(4) *Ibid.* Æquum erat ut poſt damnatam ab Apoſtolicâ ſede Janſenianam hæreſim omnes etiam Cavillationes in erroris Patrocinium excogitatæ ejuſdem ſedis judicio prorsùs amputarentur.

(5) *Ibid.* pag. 292. Sa Majeſté crût devoir ſolliciter N. S. P. le Pape (*Clement XI.*) de condamner les fauſſes interpretations, &c. afin qu'une déciſion du St. Siége reçûe & acceptée par l'Egliſe de France pût ſoumettre tous les eſprits.

unum vel alterum, nè moroſiores in re notâ ac publicâ ſimus, audire ſufficiat: *Conſtitutionem ſanctæ Sedis*, inquit Eminentiſſimus de Noailles, *cum obſequio & ſubmiſſione acceptamus* (1). Eadem ſunt verba Archiepiſcopi Lugdunenſis in Mandato pro eâdem Clementinâ Conſtitutione publicandâ edito (2): quid plura, ut omnibus appareat Gallicanos Antiſtites, ibì venerari Sedis Apoſtolicæ judicium, ubì dogmaticum agnoſcunt Romani Pontificis decretum?

III. Supereſt alterum quod ab eo tempore ad nos uſque ſolum à Romanis Pontificibus prodierit ſolemne de Fide judicium, altera ſcilicet Clementis XI. Conſtitutio centum & unam Queſnelii propoſitionem damnantis. Quòd autem Gallicani Antiſtites hoc, ſicuti prælaudata, Romani Pontificis decretum vocaverint Sedis Apoſtolicæ judicium, quòd illud à Sede Apoſtolicâ, à Petri Cathedrâ profectum dixerint, quòd ubique declaraverint Sedis Apoſtolicæ eſſe definitionem, quòd unum idémque fuerit apud ipſos à Clemente XI. ac à Sede Apoſtolicâ Queſnelii errores fuiſſe proſcriptos, res eſt tam manifeſta, tàm ſæpiùs inculcata, tàm perpetua, ut teſtimoniis comprobari ſupervacaneum & inutile prorſus arbitremur; præ omnium ferè manibus habentur acta verbalia cœtûs Cleri Gallicani an. 1713. & 1714, innumera Gallorum Antiſtitum Documenta ac Mandata Paſtoralia, tótque ipſorum elucubrationes hâc in re editæ, quarum utraque ferè pagina lemmati noſtro ſuffragatur, rémque certiſſimam faciunt ac exploratiſſimam. Quæ igitur eſt iſta inter Sedem Apoſtolicam & Romanum Pontificem de Fide ſolemniter pronuntiantem diſtinctio, ſi quoties Romani Pontifices de Fide ſolemniter pronuntiant, toties Sedis Apoſtolicæ autoritas, toties Sedis Apoſtolicæ judicium agnoſcitur? Si quæ Romani Pontifices dogmatica pronuntiant decreta, Sedis Apoſtolicæ judicia creduntur, aſſeruntur, affirmantur? Id tamen hactenus cenſuerunt Antiſtites Gallicani, id indubium penitùs efficiunt innumera ipſorum teſtimonia; ſubmiſſis igitur manifeſtiſſimæ veritati faſcibus candidè fateamur unum idémque eſſe apud Gallicanos Antiſtites Romani Pontificis dogma aliquod ſolemniter definientis ac Sedis Apoſtolicæ judicium.

IV. Et verò quò ſplendidior veritas Eluceſcat, ac vèl ſuâ luce perſtringat adverſariorum oculos ac adaperiat; ſi Gallicani Præſules Sedis Apoſtolicæ judicia à dogmaticis Romanorum Pontificum decretis ſecernerent atque aliud iſta, aliud illa eſſe cenſerent, num-

(1) *In mandato pro publicandâ Conſtitut.* Vineâ Domini, *edito an.* 1705. Nous acceptons avec reſpect & ſoûmiſſion la Conſtitution du S. Siége.

(2) Nous acceptons avec reſpect & ſoûmiſſion la Conſtitution du St. Siege.

Digitized by Google

quid illa duo perpetuò confunderent ? Numquid illa duo promiſcuè & indiſcriminatim ubique uſurparent ? Ecquis autem in Gallorum Antiſtitum ſcriptis non omninò peregrinus perpetuum hunc ac univerſalem illorum loquendi modum ignorare queat ? *Aliquando Epiſcopi*, verba ſunt Gallorum Antiſtitum Provinciæ Rotomagenſis in unum coactorum, an. 1699. *priuſquam de dubio aliquo Fidei capite pronuntiarent Sedem Apoſtolicam conſuluerant, ut apparet in conſultationibus Leoni III. Papæ factis* (1) ; vides quomodo probent Antiſtites Gallicani conſultam in rebus Fidei fuiſſe Sedem Apoſtolicam ex eo quòd Romanus Pontifex in eâ Sedens fuerit conſultus ; ex quo manifeſtè apparet, quàm Gallicanis Epiſcopis perſpectum ac ſuaſum ſit unum in rebus Fidei idémque eſſe Sedis Apoſtolicæ ac Romani Pontificis judicium ; audiamus eos Galliæ Præſules, qui an. 1710. genuinos conventûs Cleri Gallicani an. 1705. pandere ac toti Galliæ teſtari properarûnt, inter quos eminebat Illuſtriſſimus de Noailles Pariſienſis Archiepiſcopus : *declaramus*, inquiunt, *quòd cùm cœtus* (anni 1705.) *dixit*, *Conſtitutiones Romanorum Pontificum totam obligare Eccleſiam à corpore Paſtorum acceptatas, mens ejus non fuit neceſſariam eſſe hujuſmodi acceptationis ſolemnitatem, ut hujuſmodi ſanctæ Sedis Conſtitutiones ſint regula ſenſûs Fidelium* (2). Vides quomodo laudati Præſules hæc tanquam Synonima habeant, Sedis Apoſtolicæ nimirum & Romanorum Pontificum dogmaticas Conſtitutiones, quáſque modo Romanorum Pontificum, modò ſanctæ Sedis Conſtitutiones appellant. Audiamus Epiſcopos Gallicanos Pariſiis an. 1713. & 1714. Congregatos ad univerſos regni Epiſcopos ſcribentes : *Bono Religionis intereſt, ut totus Epiſcopatus contra hujuſmodi Queſnelii opus inſurgat ; id autem præſtare validiùs non poteſt quàm in unitatis centro, quod eſt Cathedra Petri. Noſtis hanc unionem tam ſanctam, tam venerandam corporis Paſtorum, eum ipſorum capite ſemper habitam fuiſſe ut tutius medium errorem reprimendi & ipſius progreſſum impediendi damnatione uniformi, ſive Epiſcopi eam primo judicio pronuntiaverint ac deinde ad Sedem Apoſtolicam confugerint*

(1) *Mémoires du Clergé tom.* 1. pag. 514. Quelquefois les Evêques avant que de décider des points douteux concernant la foi, avoient conſulté le St. Siége, comme il paroît dans les Conſultations qui furent faites au Pape Leon 3.

(2) Nous déclarons que quand l'Aſſemblée (*de* 1705.) a dit que les Conſtitutions des Papes obligent toute l'Egliſe, lorſqu'elles ont été acceptées par le corps des Paſteurs, Elle n'a point voulu établir, qu'il ſoit néceſſaire que l'acceptation du corps des Paſteurs ſoit ſolemnelle, pour que de ſemblables Conſtitutions du St. Siége ſoient des régles du ſentiment des Fidéles. *Hæc declaratio legitur ad calcem actor. verbal. cætûs an* 1705. *Item. Emin. de Noailles ſuo & aliorum Epiſcoporum nomine ſcribens ad Clementem XI.* Cum clerus, *inquit*, dixit Conſtitutiones SS. Pontificum à corpore Epiſcoporum acceptas, totam Eccleſiam obligare, mens ejus non fuit neceſſariam eſſe ejuſmodi acceptationis ſolemnitatem, ad hoc ut illæ tanquam regulæ credendi & loquendi ab omnibus Catholicis haberi debeant.

Digitized by Google

gerint pro eâ confirmandâ ac ſuâ autoritate roborandâ, ſive Pontifex primus pronuntians ſua ad Epiſcopos miſerit decreta, ut ea recipientes ſanctæ Sedi ſe jungant (1) hæc ſillabatim ex Gallico Latina fecimus, in quibus, modò Petri Cathedram & Eccleſiæ caput, modò Romani Pontificis decreta & ſanctæ Sedis judicia à Gallicanis Epiſcopis promiſcuè uſurpari cæcus ſit qui non videat.

Quid dicam de celebri Boſſuetio Epiſcopo Meldenſi? Dogmaticas ad Concilium Epheſinum dederat literas Cæleſtinus Pontifex Maximus, has modò *à Cæleſtino datas*, modò *à Cathedrâ Petri prolatas* fuiſſe promiſcuè tradit Antiſtes clariſſimus (2) quid dicam de Eminentiſſimo de Biſſy, digniſſimo Boſſuetii Succeſſore, de Illuſtriſſimis Languetio Archiepiſcopo Senonenſi, de S. Albin Archiepiſcopo Cameracenſi, de la Fare Epiſcopo Laudunenſi totque aliis eruditis Galliæ Præſulibus, penès quos dogmatica Romanorum Pontificum decreta cum Sedis Apoſtolicæ definitionibus confundere ſit perpetuum. Hic probat *dogmaticum Sedis Apoſtolicæ judicium*, ab Epiſcopo limitari non poſſe, quia Romanus Pontifex cujuſlibet Epiſcopi jure divino eſt Superior, *undè*, pergit *cum inferior ſuperioris decreta limitare non poſſit, Epiſcopus dogmatica Romani Pontificis decreta reſtringere non poteſt* (3). Ille ſanctæ Sedis agendi rationem vindicat exemplo *Romanorum Pontificum* qui eam præceſſerunt (4) iſte appellationem à *Clementinâ Conſtitutione* quæ incipit, *Unigenitus*, à nonnullis ad futurum Concilium interjectam reprobat, quia *à Dogmaticis Apoſtolicæ Sedis judiciis* nulla unquam fuit appellatio (5) hic dogmaticis *Romanorum Pontificum* decreris obtemperandum eſſe contendit propter *Apoſtolicæ Sedis*, à quâ illa proficiſcuntur, autoritatem (6) dies & Cartha mihi deficerent ſi paria, tùm laudatorum, tùm ceterorum Galliæ Præſulum teſtimonia vel indicare, nedum exſcribere ſuſciperem; at ex relatis, opinor, ſatis ſuadebitur vel difficilior, hæc duo conſtanter à Gallicanis Epiſcopis promiſcuè uſurpari, *dogmaticum*, ſcilicet *Romani Pontificis & Sedis Apoſtolicæ judicium.*

(3) *Emin. de Biſſy Epiſc. Meldenſis in Docum. Paſtor. adverſus Conſultationem Advocator. Pariſ. edito an.* 1728. pag. 28.

(4) *Illuſtriſ. de Languet Archiepiſ. Senonenſis Monito* 1°. *ad ſuæ olim Diœceſeos refractarios dato an* 1718. pag. 52.

(5) *Illuſtr. de S. Albin Archiepiſc. Camerac. in Docum. Paſtor. adverſùs Conſult. Advocat. Pariſ. edito an.* 1730. pag. 9.

(6) *Illuſtr. de la Farre Epiſc. Laudun. in Docum. Paſtor. de obedientiâ debitâ Conſtit.* Unigenitus *edito an.* 1710. pag. 10.

(1) *In act. Verbal.* pag. 120. Il importe au bien de la Religion que tout l'Epiſcopat ſe réuniſſe contre un tel ouvrage (*de Queſnel*). Il ne le ſçauroit faire avec plus de force que dans le centre de l'unité qui eſt la Chaire de St. Pierre. Vous ſçavez que cette union ſi ſainte & ſi reſpectable du corps des Paſteurs avec leur Chef, a été regardé dans tous les tems, comme le moyen le plus aſſeuré de reprimer l'erreur, d'en empêcher le progrès par une condamnation uniforme, ſoit que les Evêques l'ayent prononcée par un premier Jugement, & qu'ils ſe ſoient enſuite adreſſés au St. Siége pour le confirmer & le fortifier de ſon autorité, ſoit que le Pape prononçant le premier, ait envoyé ſes Décrets aux Evêques pour ſe joindre au St. Siége en les acceptant.

(2) 2. *Docum Paſtor. de Promiſſionib. Eccleſ.* pag. 203. *edit. Pariſ. an.* 1729. Le Concile d'Epheſe a prononcé contre Neſtorius contraint par les ſaints Canons & par les Lettres de S. Cœleſtin, *pag.* 199. Le Concile d'Epheſe a déclaré qu'il étoit contraint à dépoſer Neſtorius par les ſaints Canons, & par les Lettres émanées canoniquement de la Chaire de Saint Pierre.

V. Clarè hactenùs & apertè aſſertionem illam ex Luculentiſſimis Illuſtriſſimorum Galliæ procerum teſtimoniis ſtabilivimus, alia recitare nequaquam foret operoſum, at inutile & ſupervacaneum opus fuerit, ſtrictim & obiter illa indicare præſtat, quippe quæ & adverſariis noſtris notiſſima, & aliis quorum gratiâ ſcribimus detectu facillima. Quis enim neſciat, quàm apud Gallicanos Antiſtites immotum, quàm ſæpiùs inculcatum Epiſcopos in Fidei controverſiis, non modò antè ſed & poſt *Sedis Apoſtolicæ* judicia pronuntiare poſſe ac judicum officium exercere; *Sedis Apoſtolicæ* judicia à corpore Paſtorum recepta, univerſam obligare Eccleſiam, Epiſcopos *Sedis Apoſtolicæ* judicia cum cauſæ cognitione accipere, & alia id generis quam plurima. Hæc congregati, hæc diſperſi ubique declarant Antiſtites Gallicani. Hæc ſunt ipſorum placita à quibus nunquam divellentur. Porrò per hæc *Sedis Apoſtolicæ* judicia, quid aliud intelligunt niſi dogmatica, quæ ſolemniter proferre ſolent Romani Pontifices judicia? Torque ingenium, & aliud ſomnia, ſi vales, nullum lapidem non move, ut urgentis veritatis vim & pondus declines. Eos numquam fuiſſe reperies Galliarum Epiſcopos, qui dogmatica Sedis Apoſtolicæ judicia à dogmaticis Romanorum Pontificum decretis diſtinguere aliquando cogitaverint. Ceterùm ſi præfractè id contendatur, hæc duo jam concilianda ſubjicimus, Gallicanos nimirùm Epiſcopos, dogmatici *Sedis Apoſtolicæ* judicii nomine nihil aliud intelligere quam dogmaticum *Romani Pontificis* decretum, & apud ipſos aliud eſſe dogmaticum *Sedis Apoſtolicæ* judicium, aliud Dogmaticum *Romani Pontificis* decretum.

Vidimus huc uſque Gallicanos Antiſtites dogmatica Sedis Apoſtolicæ & Romani Pontificis judicia promiſcuè & indiſcriminatim ubique uſurpantes; vel pauca ex innumeris, quæ ipſorum laudavimus teſtimonia exploratiſſimum illud faciunt ac certiſſimum; unde concludamus decantatam Sedem Apoſtolicam inter & Romanum Pontificem de Fide ſolemniter pronuntiantem, diſtinctionem gratiam apud graviſſimum Gallorum Antiſtitum ordinem nondum inveniſſe; at quorsùm immoramur in eo, quaſi conſecutionis ad inſtar colligendo, quod Gallicani Antiſtites plenis manibus ultrò nobis concedunt? Nonne præpoſteram illam diſtinctionem, ipſi nitidè & apertè rejiciunt? Ita profectò, nec privatim, ſed publicè, nec ſemèl, ſed ſæpiſſimè; conſule, ſi dubitas, tot Mandata ac Documenta Paſtoralia, necnon alias elucubrationes, quas nobiliores illius ordinis ſcriptores, pro ſanâ adversùs refractarios Conſtitutionis *Unigenitus* Doctrinâ illuſtrandâ ac defendendâ poſtremis hiſce temporibus pu-

blicæ utilitati conſecrarũnt. Ne tamen gratis id aſſerere videamur, nonnulla ſed luculenta illorum teſtimonia hactenus recitatis annectimus.

§. II.

Gallorum Antiſtitum teſtimonia, quibus expreſsè ab ipſis rejicitur præpoſtera inter Sedem Apoſtolicam & Romanum Pontificem de Fide ſolemniter pronuntiantem diſtinctio.

ILluſtriſſimus de Colongue Aptenſis Epiſcopus in ſuo Mandato, *contenant pluſieurs déclarations, &c.* dato die 20. Decembris an. 1717. hæc gallicè tradit, quæ Summâ Fide Latinis auribus damus: ***aliquis fortaſsè aſſerere hîc audebit, quòd iſti novatores magnum ponunt diſcrimen inter Sedem Apoſtolicam & Romanum Pontificem eam occupantem, quòd ubique ſe profitentur obſequioſos ac obedientes deciſionibus illius auguſti tribunalis quod infallibile eſſe agnoſcunt, dùm in eo ſedentem erroris accuſant. Ne immores in hâc diſtinctione abſtractâ & ab Hæreticis ad illudendam ipſorum damnationem inventâ quam Cyprianus nunquam agnovit, cùm pronuntiet, quamlibet Eccleſiam in ſuo eſſe Epiſcopo***, Eccleſia in Epiſcopo, ***diſtinctione, inquam, à S. Petro Damiano proſcriptâ, qui Romano Pontifici olim dicebat, tu ipſe es Sedes Apoſtolica, tu es Eccleſia Romana, &c.*** (1) quid apertius, quid luculentius pro re noſtrâ? Novatoribus arrideat decantata diſtinctio, certè non arridet eruditiſſimo Galliæ Præſuli, qui eam publico in Mandato, toti Galliæ declarat abſtractam, ab Hæreticis inventam, veteribus Eccleſiæ patribus penitùs ignotam, imò ab ipſis damnatam & proſcriptam. Ità nè de illâ diſtinctione pronuntiaſſet Gallus Antiſtes, ſi ab ampliſſimo Gallorum Epiſcoporum ordine adoptatam eam vel leviter ſuiſſet ſuſpicatus? Numquid vel unus è Gallis Præſulibus in Epiſcopum Aptenſem memoratam diſtinctionem tam ſeverè perſtringentem non inſurrexiſſet, ac peſſumdatam non vindicaſſet Eccleſiæ Gallicanæ Doctrinam? Quis tantam in Gallicanis Epiſcopis vel cogitare poſſit incuriam, in Gallicanis, inquam, Epiſcopis, quos non minus in retinendâ tenaces, quàm in defendendâ genuinâ Eccleſiæ Gallicanæ Doctrinâ ubique ſollicitos ac pa-

(1) On oſera peut-être avancer ici, que ces Novateurs mettent une grande différence entre le St. Siége & celui qui l'occupe, qu'ils proteſtent dans tous les ouvrages avoir un grand reſpect & une grande ſoumiſſion pour les Décrets de cet Auguſte Tribunal, qu'ils le reconnoiſſent infaillible, tandis qu'ils condamnent d'erreur celui qui y eſt aſſis. Sans entrer dans cette diſtinction abſtraite & inventée par les Hérétiques pour éluder leur condamnation, diſtinction que St. Cyprien n'a jamais connue, puiſqu'il prétend que chaque Egliſe eſt dans ſon Evêque, *Eccleſia in Epiſcopo*; Diſtinction condamnée par S. Pierre Damien, qui diſoit autrefois au Pape: vous êtes vous-même ce Siége Apoſtolique, vous êtes l'Egliſe Romaine, &c.

ratos nemo non videat, quorum Summum zelum ac ſtudium indefeſſum ad revocandos fratres, à recto tramite, à Germanis Eccleſiæ Gallicanæ ſenſibus deviantes, omnes ubique mirantur, ubique commendant; verùm nedùm aliquis ex ipſis rejectam ac perſtrictam diſtinctionem Aptenſi Epiſcopo exprobraverit, ſuos undique vidit Gallia Epiſcopos cum Aptenſi in eâ rejiciendâ ac procul amandandâ conſpirantes.

Enimverò novatores Clementinæ Conſtitutioni *Unigenitus* refractarii eam diſtinctionem inter Sedem Apoſtolicam & Romanum Pontificem de Fide ſolemniter pronuntiantem ubique intrudentes conteſtabantur ſe quidem Clementino decreto obluctari, non verò Sedi Apoſtolicæ, cujus judicium à Pontificiâ aliquâ definitione & conſequenter à Clementinâ ſecernendum eſſe contendebant. Quid verò Gallicani Præſules his novatorum Cantilenis? 1°. Declarant ea certiſſimè eſſe dogmatica Sedis Apoſtolicæ judicia, quæ Romani Pontifices conſuetis *formalitatibus* veſtita pronuntiant; undè concludunt Clementinam Conſtitutionem verum eſſe dogmaticum Sedis Apoſtolicæ judicium (1). 2°. Procul amandandam eſſe docent toties affectatam inter Eccleſiam & Epiſcopum Novatorum diſtinctionem, quia *Eccleſia eſt in Epiſcopo*, quia *Eccleſia jura competunt Epiſcopo*, quia *loquitur Eccleſia, quando loquitur ipſius Epiſcopus* (2). 3°. Tradunt refractarios fruſtrà contendere ſe adhærere centro unitatis, Cathedræ Petri, Sedi Apoſtolicæ, cum à Romano Pontifice Sedem Apoſtolicam occupante ac ipſius oracula pronuntiante damnentur (3). 4°. Demùm illam Novatorum diſtinctionem, tam abſurdam, tam fictitiam arbitrantur Antiſtites Gallicani, ut exclamabundi in hæc erumpant: *quanta illuſio contendere illum Apoſtolicæ Sedis honori non detrahere, qui Romani Pontificis definitionibus reſiſtit* (4).

(1) *Emin. de Biſſy in Docum. Paſtor.* Au ſujet de la Conſtitution *Unigenitus*, *edito an.* 1722. pag. 40. *ipſius verba infra deſcribemus. Concinunt antiſtites* de Mailly, de Languet, de S. Albin, de la Farre, *aliique Clementinæ Conſtitutionis defenſores in ſuis paſſim mandatis & Docum Paſtor. hic in re publicatis.*

(2) *Illuſt. de Languet Arch. Senon. in monit.* 3°. *ad ſuæ olim Diœceſ. refract. pag.* 25. Remarquez, Mes chers Frères, cette diſtinction, que l'on affecte mille fois de faire entre l'Evêque & l'Egliſe. St. Cyprien voyoit tout dans l'unité, s'il diſtinguoit l'un & l'autre, c'étoit pour exprimer plus vivement leur union, en diſant, que l'Evêque eſt dans l'Egliſe, & l'Egliſe eſt dans l'Evêque. Il ſuffit de nommer l'Epoux pour entendre auſſi-tôt l'Epouſe qui ne fait qu'un avec lui. Aujourd'hui on aime à ſeparer l'Epoux de l'Epouſe, comme s'ils exerçoient des actions & des pouvoirs oppoſés. On donne à l'Epouſe des droits inconnus juſqu'ici, & bien-tôt on fera taire l'Epoux devant elle. ..... *Cardinales Archiep. & Epiſcopi Galliarum in* 1°. *libello memoriali quem Philippo Aurelian. duci Regni moderatori obtulerunt menſe Martio an.* 1717. pag. 22. Ils ſçauroient (*les Novateurs qui diſtinguent l'Egliſe de ſon Chef*) que de même que l'Evêque eſt dans l'Egliſe, de même auſſi l'Egliſe eſt dans ſon Evêque. *Idem. Epiſc. Andegavenſis in ſuis*, avis inſtructifs, *edit. an.* 1717. pag. 17.

(3) *Illuſt. de Languet in Monito* 2°. pag. 43. Vous n'avez point le centre de l'unité le Siége Apoſtolique de St. Pierre, que dit en effet celui qui eſt aſſis dans ce Siége Apoſtolique, & qui en prononce les oracles? Vous n'ignorez ni ſes avertiſſemens, ni ſes menaces, ni ſes larmes, il gemit ſur vous & on inſulte à ſa douleur.

(4) *Illuſt. de Mailly Remenſis Arch. in Mandat Paſt.* Au ſujet de la conſtitution *Unigeni-*

Digitized by Google

Quid amplius, quæſo, quid expreſſus, quid ultrò præſtare potuiſſent Antiſtites Gallicani pro refutandâ imò ad radicem uſque exterminandâ, illâ Novatorum inter Sedem Apoſtolicam & Romanum Pontificem de Fide ſolemniter pronuntiantem diſtinctione? Id tam certum tam evidens vèl ipſis refractariis, viſum fuit, ut de proſcriptâ à Gallicanis Epiſcopis diſtinctione quærelas ſæpiùs ediderint, omnique conatu illius defenſionem adversùs Galliæ Præſules ſed *ſtulto labore* ſuſceperint (1) hujus autem, ut obiter dicam, Gallorum Antiſtitum in laudatâ diſtinctione refutandâ tam laudabilis ſtudii particeps eſſe voluit ſacra Facultas Pariſienſis, quæ publicis in comitiis Queſnelianos eam obtrudentes urgebat his verbis: *Quos Duces ac Magiſtros ſequuntur! Summum Pontificem cujus decretum ſugillant, ac conviciis inverecundè dilacerant! Apoſtolicam Sedem ac univerſam Ecclesiam? At Sedem Apoſtolicam à Pontifice in eâ Sedente in præſenti negotio* (qui nempè de Fide ſolemniter pronuntiaverat) *non diſtinguimus; Eccleſiam verò univerſam cujus ſunt partes, docere ac publicum miniſterium exercere in Summo Pontifice & Epiſcopis reſidere agnoſcimus* (2).

(1) *Obſervations ſur le premier Avertiſſement de M. de Soiſſons*, pag. 53. *ſur le ſecond Avertiſſement* pag. 7.
Liſte des erreurs ſophiſmes, &c. pag. 30. *&c.*

Unum adhuc audire juvat, ſi enim ceteros omnes appellare animus eſſet, numquam profectò finiſſemus, clariſſimum Galliæ Præſulem, cujus nomen nobis apprimè notum, tacere religioni ducimus, cùm ipſe pro modeſtiâ & humilitate publicæ luci invidere voluerit ad Epiſcopum Antiſſiodorenſem ſcribens, hæc habet: *hîc obedientia Romano Pontifici poteſt-ne diſtingui ab obedientiâ ſanctæ Sedi, & quomodo unitum in eâdem Fide cum ſanctâ Sede ſe credere poteſt, qui Clementinæ Conſtitutioni non adhæreat? S. Petrus Damianus ad Pontificem Romanum ſcribebat; tu es ipſe ſancta Sedes, tu es Eccleſia Romana, non recurro ad Petri fabricam, ſed ad eos in quibus illius Eccleſiæ reſidet autoritas* (3).

Jam ſatis conſtat, quibus aliquid ſat eſt, prætenſam illam inter Sedem Apoſtolicam & Romanum Pontificem de Fide pronuntiantem diſtinctionem à Gallicanis Epiſcopis rejici, & impugnari nec-

tus, edito an. 1718. pag. 13. Quelle illuſion de pretendre, que ce n'eſt pas donner atteinte à l'honneur du S. Siége que de s'oppoſer aux déciſions du Souverain Pontiſe.

(2) *Hæc verba leguntur in relatione factâ à D. Tourneli Profeſſore Sorb. nomine deputatorum ſacræ Facultatis Pariſienſis in comitiis ejuſdem Facultatis die* 15. *Decembris an.* 1729. *Quam relationem* laudavit & approbavit in omnibus *tota facultas lato decreto eadem die V. Acta & Decreta S. Facultatis Pariſ. ſuper Conſt. Unigenitus. Pariſ. edita an.* 1730. *apud viduâ Mazières.*

(3) *Lettre d'un Evêque à M. l'Evêque d'Auxerre au ſujet de ſon Mandement portant ſuſpenſion de la Conſt. &c.* Peut-on diſtinguer ici l'obéiſſance au S. Siége, de l'obéiſſance au Pape, & comment en n'adherant pas à la Conſtitution (*Unigenitus*) pourroit-on ſe croire uni dans la même foi avec le S. Siége? S. Pierre Damien écrivoit à un Pape: C'eſt vous qui êtes le S. Siége, c'eſt vous qui êtes l'Egliſe Romaine, ce n'eſt point à la fabrique de Pierre que j'ai crû devoir m'adreſſer, mais à ceux en qui reſide l'autorité de cette Egliſe.

non abſtractum, illuſoriam, ab Hæreticis inventam, veteribus Eccleſiæ patribus ignotam, & exoſam identidem ab ipſis pronuntiari; tandem ut nil omittamus eorum, quæ ad Germanam hâc in re Gallorum Antiſtitum Doctrinam dignoſcendam conducere valeant, eos Galliæ Præſules conſulamus, qui efformandæ ac tradendæ dogmatici Sedis Apoſtolicæ judicii notitiæ datâ operâ allaborarûnt. Videamus num dogmatici Sedis Apoſtolicæ judicii nomine aliud intellexerint, quàm dogmaticum Romani Pontificis judicium conſuetis *formalitatibus* ab eo prolatum.

§. III.

Teſtimonia eorum Galliæ Præſulum, qui efformandæ Dogmatici Sedis Apoſtolicæ judicii notitiæ datâ operâ incubuerunt, ex quibus conſtat Dogmaticum Sedis Apoſtolicæ judicium, nil aliud eſſe quam Dogmaticum Romani Pontificis judicium conſuetis formalitatibus *ab eo prolatum.*

OBſervabamus non ita pridem Queſnelianos ſummam quidem ergà Sedem Apoſtolicam venerationem ubique profiteri, verùm ad ſuam erga Clementinam Conſtitutionem *Unigenitus* contumaciam ac pervicacem inobedientiam utcumque excuſandam præfractè contendere eam Clementis Conſtitutionem nullatenùs eſſe Sedis Apoſtolicæ judicium; undè ab Epiſcopis Gallicanis ſinceram ac intimam illi Conſtitutioni obedientiam poſtulantibus demonſtrandum erat illud Clementis XI. judicium revera eſſe Sedis Apoſtolicæ judicium, ut perpetuam hanc refractariorum cavillationem funditùs everterent, nullumque ipſis pervicaciæ palliandæ effugium relinquerent. Id ut Summè neceſſarium intellexêre Galliarum Antiſtites, ita præſtare minimè neglexerunt. Illos igitur, Epiſcopos attendere juvat, qui efformandæ Germanæ dogmatici Sedis Apoſtolicæ judicii notitiæ ex profeſsò vacarûnt, & inquirendum ſuſcipimus, num hæc ab ipſis tradita dogmatici Sedis Apoſtolicæ judicii notio toties memoratæ diſtinctioni faveat, an potiùs ipſam penitùs evertat.

Ne autem repetitis Gallorum Antiſtitum teſtimoniis faſtidioſa evadat noſtra diſputatio, unum afferemus Eminentiſſimi de Biſſy Epiſcopi Meldenſis teſtimonium, ſed eò validius ad exprimendam ceterorum Galliæ Præſulum Doctrinam, quod ex eo deſumatur Documento Paſtorali, quod non ſolum Gallicani undique Præſules ſuis

calculis munierint, verùm & Rex ipſe Chriſtianiſſimus maximis encomiis celebraverit, ac in quo nil contineri, niſi maximè conſonum placitis regni Gallicani ſolemni edicto declaraverit (1), ipſe igitur Ementiſſimus edoceat nos quid omninò requiratur, ut aliquod Romani Pontificis decretum ſit ſolemne Sedis Apoſtolicæ judicium.

(1) *Arrêt du Conſeil d'Etat du Roi, qui ſupprime & condamne &c.* Hoc Regium edictum prodiit die 23. Maii an. 1723. quod integrũ deſcribimus ad calcem hujuſce tomi. *V. N°. L.*

Ut evinceret adversùs Queſnelianos Conſtitutionem *Unigenitus*, habendam eſſe ut irreformabile Eccleſiæ judicium, duo probare aggreditur Eminentiſſimus Præſul, in ſuo Documento Paſtorali, *au ſujet de la Conſtitution Unigenitus* edito an. 1722. pag. 39. & 40. 1°. Nempè Conſtitutionem *Unigenitus* dogmaticum eſſe ac ſolemne Sedis Apoſtolicæ judicium. 2°. Hoc judicium à corpore Paſtorum eſſe acceptatum; quod ad primum ſpectat, contendit eam Clementis XI. Conſtitutionem eſſe ſolemne Sedis Apoſtolicæ judicium, quia iis omnibus edita eſt *formalitatibus*, quæ in ſolemnibus Sedis Apoſtolicæ judiciis obſervari ſolent; quæ verò ſint hujuſmodi *formalitates* ſolemne Sedis Apoſtolicæ judicium exhibentes, exponit, & tradit his verbis: *R. Pontifex Theologorum & Cardinalium congregationes ad Queſnelii librum examinandum inſtituit, pluries conſultores ipſe audivit: publicas, antequam ſuam pronuntiaret ſententiam preces indixit, ac ſuum deinceps decretum modo conſueto affigi & publicari juſſit. Hæc*, pergit, *ex ſimplici Bullæ lectione conſtant, nec alia in ſolemnioribus ſanctæ Sedis judiciis obſervari ſolent: inſuper ex Bullæ lectione patet eam ad omnes Chriſti Fideles eſſe directam, & quidem ut ipſorum Fidei regulam, cum Romanus Pontifex prohibeat, ne aliud ab eo, quod definivit ſentiatur.* Hinc tranſit Emin. Antiſtes ad ſecundæ propoſitionis probationem, quæ ſcilicet aſſerit dogmaticum Clementis XI. judicium, à corpore Paſtorum fuiſſe acceptatum (2).

Ex hoc autem perſpicuo Emin. Præſulis teſtimonio manifeſtum eſt, 1°. Illud eſſe dogmaticum Sedis Apoſtolicæ judicium quod à Romano Pontifice conſuetis ſolemnitatibus profertur. 2°. Has omnes

(2) C'eſt une vérité conſtante qu'une Bulle adreſſée aux Fidèles pour leur ſervir de regle de croyance, précedée & accompagnée des formalités qui ont coutume de ſe trouver dans les Jugemens ſolemnel du S. Siége, & acceptée uniformément par le conſentement exprès ou tacite du corps des Evêques, doit être regardé comme le Jugement irreformable de l'Egliſe. Or la Bulle *Unigenitus* a été précédée & accompagnée de toutes les formalités ordinaires dans les Jugemens ſolemnels du S. Siége, ainſi que nous l'avons montré ci-deſſus; le S. Pere a établi des Congrégations de Théologiens & Cardinaux pour l'examiner. Sa Sainteté a entendu pluſieurs fois les Conſulteurs, elle a ordonné des prieres publiques avant que de prononcer ſon Jugement, & elle l'a enſuite fait afficher ſelon la maniére ordinaire. Ces faits ſont conſtants par la ſimple lecture de la Bulle, & le S. Siége n'a pas coutume d'obſerver d'autres formalités dans ſes Jugemens les plus ſolemnels. On voit encore en liſant la Bulle qu'elle a été adreſſée à tous les Fidèles, & qu'elle a été faite pour regler leur croyance, puiſque le S. Pere défend de penſer autrement qu'il ne décide.

Enfin, il n'eſt pas moins certain que la Bulle *Unigenitus* a été reçue par le corps des Evêques, &c.

Digitized by Google

formalitates dogmaticum exprimentes Sedis Apoſtolicæ judicium ; tunc inveniri, quando Rom. Pontifex prævio habito examine ac auditis Theologorum ac Cardinalium ſuffragiis aliquid de Fide credendum omnibus Fidelibus proponit ac præcipit, publicato, prout moris eſt, decreto. 3°. Has omnes *formalitates* à Romano Pontifice fuiſſe ſervatas nobis conſtare ex ipsà decreti Pontificii lectione. Sedis igitur Apoſtolicæ judicio intelligant quidquid velint, novatores, inauditas comminiſcantur ac congerant, quantum libuerit, conditiones, ut aliquod R. Pontificis decretum, haberi debeat Sedis Apoſtolicæ judicium, per me licet ; neque hìc agitur de tot ipſorum commentis refutandis, ſeu quod idem eſt, exponendis ; de unâ Gallorum Antiſtitum mente ac Doctrinâ vindicandâ ſolliciti, Gallicanæ Doctrinæ teſtem omni exceptione majorem proferimus Eminentiſſimum de Biſſy Meldenſem Epiſcopum, qui, ubi datâ operâ aliquod dogmaticum R. Pontificis decretum, eſſe Sedis Apoſtolicæ judicium contra Novatorum cavillationes probare aggreditur, non aliam nobis exponit dogmatici Sedis Apoſtolicæ judicii notitiam, quam dogmatici R. Pontificis decreti conſuetis ſolemnitatibus prolati ; nec aliundè probat Clementinum in cauſâ Queſnelianâ decretum, Sedis Apoſtolicæ eſſe judicium, quàm quòd à R. Pontifice ſolemniter fuerit pronuntiatum. Manet igitur certum & immotum unum Gallicanis Epiſcopis idemque eſſe Sedem Apoſtolicam definire, ac R. Pontifices ſolemniter, ut ſolent, de Fide pronuntiare.

Hoc præjacto operis noſtri fundamento, ſolidéque, & ut remur, inconcuſsè ſtabilito, neminem nobis ſuccenſurum ſperamus, quòd nonnunquam ea Gallorum Antiſtitum teſtimonia, quibus Sedi Apoſtolicæ inerrantia prædicatur, ad eandem prærogativam Romanis Pontificibus de Fide ſolemniter pronuntiantibus vindicandam adhibeamus, illudque cenſeamus dictum de Rom. Pontifice dogma aliquod ſolemniter definiente, quod Gallicani Præſules de Sede Apoſtolicâ proferunt ; id, inquam jure meritò à nobis fieri ac judicari ille facilius intelliget, qui Gallicanis Epiſcopis perindè eſſe R. Pontificem ſolemniter de Fide pronuntiare ac Sedem Apoſtolicam definire, rem unam eandemque eſſe, ut & dogmaticum Sedis Apoſtolicæ ac Romani Pontificis judicium, ignorare jam non poſſit, nec inficiari valeat ; multò plura ſuppetebant aſſertionis noſtræ momenta, ſed pauca ex multis ſufficere judicavimus ad noſtram hàc in re agendi rationem vindicandam ac ab omni vitio & crimine purgandam, ulteriora adhuc deſiderantibus ſuppeditare paratiſſimi.

LIBER

LIBER PRIMUS.

ILLUSTRISSIMI GALLIARUM ANTISTITES, ſupremam & infallibilem Romani Pontificis in definiendis Fidei controverſiis autoritatem, Sacris Codicibus, nec non ex antiquiori Eccleſiæ traditione ſtabiliunt, & adverſus vana Pontificiæ inerrantiæ oſorum interpretamenta vindicant.

CAPUT PRIMUM.

In hoc Evangelico Textu : Tu es Petrus, & ſuper hanc petram ædificabo Eccleſiam meam, & portæ Inferi non prævalebunt adverſus eam, *conceſſa Petro, Petrique Succeſſoribus, ſeu Apoſtolicæ Sedi immota & inconcuſſa in Fide prædicandâ ſtabilitas, juxta Gallicanos Antiſtites.*

CHRISTUS Dominus divinum ipſe cæterorum fundamentum, totiuſque firmitatis fons & largitor, æternum nulliſque unquam inferorum inſultibus ac turbinibus concutiendum in terris ſtructurus, Eccleſiæ ædificium, tanto dignum ædificio in terris pariter voluit fundamentum. Haud ignorabat ſapientiſſimus Artifex, qui ipſe docuerat à fundamenti ſoliditate, domus cujus libet firmitatem pen-

Digitized by Google

dere (1): unde æterno ædificio immotum ac æternum oportere fundamentum intellexit. Quem igitur a ſæculis æternis tantæ molli ſuſtentandæ deſtinaverat, Petrum, quaſi petram immobilem, cui tota Eccleſia incumberet, in tempore conſtituit Eccleſiæ fundamentum: ***Tu es***, inquit, ***Petrus & ſuper hanc petram ædificabo Eccleſiam meam.***

Quemadmodum autem Apoſtolis e vitâ functis, æternum hoc Eccleſiæ ædificium ſtare in ipſorum Succeſſoribus, ex divinâ diſpoſitione, debuerat; ſic pariter illius fundamentum, mortuo Petro, manere in ſuis Succeſſoribus oportebat, quibus tanquam immobili Fidei Petræ jugiter ipſa ſuſtentaretur Eccleſia. Hæc Chriſti verborum vis & ſeries, nec non conſtans Eccleſiæ traditio (2) uti ſuadent ac certiſſima faciunt, ſic præſtantiſſimis undique Theologis manifeſtiſſimum, pro vindicandâ Sedi Apoſtolicæ, ſeu Petri Succeſſoribus, perenni & immotâ in prædicandâ Fide conſtantiâ, ſuppeditant argumentum.

Ad declinandum hujuſce pondus argumenti, plura excogitarûnt nuperi quidam Scriptores, qui, unâ verborum pompâ, quam animo & factis infringere ac extenuare non ceſſant, Romani Pontificis autoritatem colere videantur; undique verò preſſi modò alia, modò altera comminiſcuntur; modò ſignificant non Petrum, ſed ipſius Fidem conſtitutam ibi a Chriſto Eccleſiæ fundamentum, idque uno ore a Summis Pontificibus, ac Patribus omnibus traditum venditant. (3) Modò fatentur ipſum Petrum ibi deſignari Eccleſiæ fundamentum (4); quo verò pacto Petrus fuerit conſtitutus Eccleſiæ fundamentum, non unâ ratione explicant, ſed mirâ varietate, ne dicam confuſione, ita ut hìc potius quam apud Launonium valeat hæc ipſius animadverſio: ***Multi quod non intelligunt, loquuntur*** (5); alii nempe volunt Petrum dici Eccleſiæ fundamentum, quia cum cæteris Apoſtolis ad Eccleſiam fundandam adlaboravit, ideoque hanc fundamenti prærogativam, cæteris Apoſtolis eſſe communem, nilque eo loci peculiare Petro fuiſſe conceſſum (6); alii contendunt Petrum dici petram & Eccleſiæ fundamentum, quia Chriſtus ipſi commiſit officium prædicandæ & aſſerendæ Fidei, quod munus ſit præcipuum & fundamentale, quidve Petro tanquam capiti peculiare (7) in eo tamen hi conveniunt quod hæc ***petra & fun-***

(1) *Math.* 1. *v.* 24. & *ſeqq.*
(2) *V. Præfat.* pag. 7. & 8.
(3) *Deffenſ. ded. Cl. Gall.* 1682. Part. II. Lib. 15. cap. 1. *Edit. Lunemburg.* 1730.
(4) *Ibidem* Cap. 2. & *Turnel. De Eccleſ.* Tom. II. quæſt. 5. art. 1. pag. 112. Edit. Pariſ. 1727.
(5) *Part. III. Epiſt. ad* Gerbaſium.
(6) *Dupin de antiquâ Eccl. diſcipl.* Diſſer. V. cap. 2. *Annon. Doctor Lovanienſis de locis Theologicis.* Tom. 3. pag. 297. Edit. Inſul. Fland. 1737.
(7) *Turnel. in loco citato.* Cap. 2.

Digitized by Google

damenti prærogativa, quâ Petrus a Chriſto decoratur, immotam & inconcuſſam in aſſerendâ Fide ſtabilitatem non importet; unde eam etiam ad Petri Succeſſores extendi minime diffitentur; alii contra agnoſcunt Petrum a Chriſto conſtitutum Eccleſiæ fundamentum ac Fidei petram immotam & indeficientem, ſed negant Romanos Pontifices tantæ firmitatis hæredes eſſe; Turnelius eò uſque progreſſus eſt ut Romanum Pontificem firmum eſſe ac immobile Eccleſiæ fundamentum dicere non abnuerit, ſed hâc anguſtiſſimâ ſubdiſtinctione: *Eſt Eccleſia*, inquit, *firmum ac immobile fundamentum, ſubdiſtinguo quando Eccleſia totius ædificio indivulsè adhæret, concedo; ſi forte ab ipſo propter Hæreſim ſejungatur, nego.* (1)

Hæc ad laudatum Mathæi locum Romanæ inerrantiæ oſores, quibus ſi autoritas & ratio, certe verba non deſunt in ſuis reſponſionibus. Verùm gravioribus occupantur Galliarum Antiſtites, reſque apertiſſimas præpoſteris ac exoletis interpretamentis obſcurare, vel inani verborum circuitu ineſt, vere neſciunt; unde, nuperis iſtorum ſpretis commentis, antiquæ, univerſali & avitæ traditioni inſiſtunt, ac cum cæteris Pontificiæ inerrantiæ cultoribus propugnant, 1°. Non modò Petrum, ſed & Petri Sedem, ſeu Petri Succeſſores a Chriſto fuiſſe conſtitutos Eccleſiæ & Fidei Catholicæ petram ac fundamentum, 2°. Petri Succeſſores ac Sedem, æque ac Petrum immobilem eſſe Fidei petram, & inconcuſſum ac indeficiens Eccleſiæ fundamentum, a cujus ſoliditate pendeat firmitas Eccleſiæ Univerſæ. En genuina, en expreſſa, en perpetua Gallorum Antiſtitum Doctrina, quæ una eademque ſit ac cæterorum Pontificiæ inerrantiæ defenſorum, quæve contra omnes Adverſariorum cavillationes, Sedi Apoſtolicæ, ſeu Petri Succeſſoribus, immotam & inconcuſſam vindicet, in aſſerendâ Fide, ſtabilitatem; probandum jam nobis incumbit quod de Gallicanis Epiſcopis aſſerimus, ſit itaque.

§. I.

Illuſtriſſimi Galliarum Epiſcopi docent non modò Petrum, ſed & Petri Sedem, ſeu Petri Succeſſores, a Chriſto fuiſſe conſtitutos Eccleſiæ & Fidei Catholicæ petram & fundamentum.

EX innumeris quæ hìc occurrunt Gallorum Antiſtitum teſtimoniis, pauca ſed luculentiſſima ſubjiciemus. Illuſt. de Belſunce,

(1) *Turnel. in loco citato* pag. 211. & 212.

Epiſcopus Maſſilienſis : *ſempiterna* , inquit , *erit veritas quod Eccleſia Jeſu Chriſti fundata eſt ſupra Petrum & ipſius Succeſſores* (1) Eminentiſſimus de Mailli , Archiepiſcopus Remenſis , Pontificem Maximum allocutus : *Tibi* , inquit , *innituntur Eccleſiæ columnæ .... Chriſtus Sedem Apoſtolicam inſtituit fixum & immobile Fidei fundamentum.* (2)

Epiſcopus Lectorenſis : *Sancta Sedes* , inquit , *petra illa immutabilis quæ conterit quidquid mendacio aut vanitate lucet* (3) Illuſt. de Caſtellane Epiſcopus Forojulienſis in Mand. Paſtor. 20. Jul. 1715. (4) *viſibili ſane* , inquit , *Eccleſiæ capiti dictum fuit* : Tu es Petrus & ſuper hanc petram &c. Præſules Gallicani Pariſiis congregati an. 1682. ad Archiepiſcopos & Epiſcopos in toto Galliarum Regno conſtitutos ſcribentes : *Fidenter* , aiunt , *cum B. Cypriano , pronuntiamus eum qui Cathedram Petri ſuper quam fundata eſt Eccleſia , deſerit , in Eccleſiâ non eſſe* ; & paulò poſt de Innocentio XI. Romano Pontifice loquentes : *Quem* , pergunt , *non modò Eccleſiæ petram ſed etiam tanquam Fidelium , atque in omnibus exemplum bonorum operum debemus jure meritò venerari.* Illuſtriſſ. Jacobus Benig. Boſſuetius Meldenſis Epiſcopus in eâ quam ad Cœtum modò laudatum habuit præloquii ad inſtar , oratione : *Nec quiſquam dicat vel cogitet* , inquit , pag. 13. *Hoc Petri miniſterium* (quod ſit Fidei petra & Eccleſiæ fundamentum) *cum ipſo fuiſſe finitum : æterni ædificii æternum eſſe fundamentum oportet* ; unde pergit : *In ſuis Succeſſoribus Petrus vivet , & in Cathedrâ ſuâ ſemper loquetur , Petrus manet in ſuis Succeſſoribus fundamentum Fidelium , hæc Chriſtus ipſe dixit* , (5) hæc Boſſuetius cujus ore locuta fuiſſe tota Gallia videtur , neſcit enim nullus quanto cum applauſu laudata Meldenſis Oratio ab eo Gallorum Antiſtitum Cœtu fuerit accepta , quot elogiis a Gallis undique Scriptoribus exornata ; quàm ſæpius hæc ſpeciatim verba quæ ex

(1) *Docum. Paſtor ſuper libertat. Eccleſ. Gallic. edito menſe Novemb.* 1733. pag. 26. Il ſera éternellement vrai de dire que l'Egliſe de Jeſus-Chriſt eſt fondée ſur Pierre & ſes Succeſſeurs.

(2) *Mandat. Paſtor.* 10. Septemb. an. 1718. pag. 14. C'eſt ſur vous que les Colomnes de l'Egliſe s'apuyent ..... Jeſus-Chriſt a établi le St. Siége pour être le ſoutien fixe & immobile de la Foi.

(3) *Mand. Paſtor.* 29. Janua. 1723. Le St. Siége , cette pierre immuable qui briſe tout ce qui luit par le menſonge & par la vanité.

(4) *Mandat. Paſtor.* 20. Jul. 1715. C'eſt à ſon Chef viſible (*de l'Egliſe*) qu'il a été dit , *vous êtes Pierre & ſur cette pierre &c.* V. *Recueil des Mandemens des Evêques au ſujet de la Conſtit. Unig.* Imprimé à Paris en 1714 pag. 529.

(5) Qu'on ne diſe point , qu'on ne penſe point que ce Miniſtere de St. Pierre (*d'etre le fondement de l'Egliſe*) finiſſe avec lui : Ce qui doit ſervir de ſoutien à une Egliſe éternelle ne peut jamais avoir de fin. Pierre vivra dans ſes Succeſſeurs. Pierre parlera toûjours dans ſa Chaire. Pierre demeure dans ſes Succeſſeurs le fondement des Fidéles , c'eſt Jeſus-Chriſt qui l'a dit.

illius Oratione decerpſimus, a Gallicanis Epiſcopis citantur, exſcribantur, ac unanimi conſenſu approbentur in ſuis paſſim Mandatis ac Documentis Paſtoralibus; ita porro præ cæteris Emin. de Biſſi, Emin. de Tencin, Emin. de Mailli, Illuſtriſſimi de Fenelon, de Languet, de St. Albin, de la Fare, de Belſunce, Nobiles æque ac eruditi Galliarum Archiepiſcopi vel Epiſcopi.

Illuſtriſſimus de Fenelon, Archiepiſ. Cameracenſis in Docum. Paſtor. pro acceptatione Conſt. *Unigenitus* an. 1714. *ſcimus*, inquit *Cathedram Petri illam eſſe petram ſupra quam fundata eſt Eccleſia* (1): Eadem ſunt verba Epiſcopi Tullenſis in Mand. Paſtor. an. 1714. (2) Epiſcopi Bajonenſis in ſuo Mandat. Paſtor. pro acceptatione Bullæ *Unigenitus* edito an. 1729. *pag.* 64. qui nitidè tradit *Catholicos omnes ita ſentire debere.*

Illuſtriſſ. de Rabutin de Buſſi, Epiſcopus Lucionenſis in Mand. Paſtor. *pour la publication des nouvelles Conferences &c.* edito an. 1730. *Cathedra Petri*, ait, *pag.* 15. *quæ eſt baſis & fundamentum Eccleſiæ* (3) Erudito Præſuli concinunt Emin. de Biſſi in Mand. Paſtor. 1. Septemb. 1718. *pag.* 10. Epiſcopi Nivernenſis in Mand. Paſtor. 7. Septemb. 1718. *pag.* 4. Graſſenſis in Mandat. Paſtor. 21. Octob. 1718. *pag.* 3. Vivienſis Mand. Paſtor. *Au ſujet de la Conſtitution Unigenitus*, eodem anno publicato *pag.* 4. aliique plures quos referre prolixius eſſet. Unus adhuc audiatur Epiſcopus Tutellenſis Carolus d'Argentré, Doctor & Socius Sorbonicus: *Manifeſtum eſt*, inquit, *hæc Verba*: Tu es Petrus & ſuper hanc Petram ædificabo Eccleſiam meam: *à Chriſto dicta fuiſſe de perſonâ Petri, quem præcipuum Eccleſiæ ſuæ Fundamentum & unitatis Eccleſiæ quaſi centrum eſſe volebat, ut perpetuâ Eccleſiæ traditione conſtat, ſexcentiſque veterum teſtimoniis qui diſertis verbis aſſeruerunt Petrum, ipſiuſque Succeſſores in Romana Sede, hanc eſſe Petram firmiſſimam ſuper quam Chriſtus Eccleſiam ſuam fundavit.*

Præterea qui Galliarum Epiſcopi ex illis Chriſti verbis: *Tu es Petrus, & ſuper hanc petram, &c.* probant immaculatam & illibatam in Sede Apoſtolicâ, ſemper ſervari ac celebrari Fidem ac Doctrinam Catholicam, illi profectò pro certo ac in dubio tenent eam Chriſti ſententiam, non ſolum Petrum ſed & Petri Se-

(1) Nous ſçavons que l'Egliſe eſt fondée ſur cette pierre (*la Chaire de St. Pierre*) V. *Recueil des Mandemens des Eveques.* pag. 329.

(2) V. *Collectionem Mandatorum.* pag. 418.

(3) La Chaire de Saint Pierre qui eſt la baſe & le fondement de l'Egliſe.

dem reſpicere, ideoque hanc, ſicuti Petrum à Chriſto fuiſſe conſtitutam Eccleſiæ ac Fidei Petram & fundamentum; hi porrò ſunt Jacob. Benig. Boſſuetius Epiſc. Meld. Emin. de Biſſi, Illuſtr. de Fenelon Camerar. Archi-præſul, de la Farre, Laudunenſis Epiſcopus, aliíque păſſim de quibus in §. ſequenti.

Nunquam finiſſemus, ſi paria cæterorum Galliæ Præſulum teſtimonia omnia proſequi vellemus; at relata, ni fallor, ultrò ſufficiunt ad dignoſcendam illorum ſententiam. Ex his autem conſtat oculatis omnibus illa Chriſti verba: ***Tu es Petrus, & ſuper hanc petram, &c.*** Petrum æquè ac ipſius Succeſſores ſeu Petri Cathedram ſpectare. Conſtat illud Petri privilegium, quòd nempè fuerit Eccleſiæ & Fidei Petra ac fundamentum, ad Petri Succeſſores & Sedem tranſiiſſe. Conſtat uno verbo R. Pontifices, Sedem Apoſtolicam, perinde ac Petrum, Fidei eſſe Petram & Eccleſiæ baſim & fundamentum.

Et certè an non Epiſcopi Gallicani, perindè ac omnes ferè Catholici, ex illis Chriſti verbis, ſicuti Petro ſupra cæteros Apoſtolos Principatum, ita Primatum ſupra cæteros Epiſcopos R. Pontifici vindicant? (1) Quid, ergo ſi in eo Chriſti ſermone privilegium Petro conceſſum perſonale illi fuit, nec ad ipſius Succeſſores tranſmittendum, ut non nulli peſſimè contendere nunc primi viſi ſunt? Jam dandæ manus erunt Hæreticis, & à Catholicis extorquendus præcipuus, quo hactenus pro aſſerendo R. Pontificis primatu uſi ſunt, ſcripturæ locus. Perverſum adeò conſilium de Gallicanis Epiſcopis ſuſpicari injurioſum, credere nulla patitur ratio, nulla modeſtia vel æquitas; contrarium nobis ſuadet ac perſuadet manifeſtiſſima, atque auratiſſima, ut vidimus, illorum Doctrina.

Verùm, inquient adverſarii, eſto, Petrus à Chriſto fuerit conſtitutus Fidei Petra, Eccleſiæ fundamentum; eſto, id in Petro acceperint Romani Pontifices, Petri Succeſſores, vel Sedes Apoſtolica, hinc-ne ſequitur Petrum à Chriſto conſtitutum fuiſſe Fidei Petram immobilem ac Eccleſiæ fundamentum indeficiens, atque hoc privilegio Sedem Apoſtolicam, vel in eâ ſedentes Romanos Pontifices, gaudere? Profectò nullatenus; primum itaque contendant Gallicani Præſules, ſecundum certiſſimè averſantur, ac Romanorum Pontificum vel Sedis Apoſtolicæ in Fide prædi-

(1) *Illuſt. d'Argentré* Epiſc. *Tutel. in locis Theolog.* Cap. VII. pag. 71. Itaque, *inquit*, Theologi Catholici contra Hæreticos meritò utuntur his Chriſti verbis: *Tu es Petrus & ſuper hanc petram &c.* ad demonſtrandum Petri inter Apoſtolus Primatum.

candâ vel retinendâ firmitatem, à ſolâ, inconcuſsâ & indeficienti Eccleſiæ ſoliditate pendere arbitrantur. En alterum adverſariorum effugium, cui ut occurratur, non ſecus ac priori cavillationi ſufficiat expreſſa, ac pro re noſtrâ decretoria referre Gallorum Antiſtitum teſtimonia, quæ genuinos illorum ſenſus nobis exhibere potiùs valeant, quàm infauſtæ nonnullorum divinationes ac putida commenta itaque.

§ II.

Non modò Petrus, juxta Gallicanos Epiſcopos, verum & Petri ſucceſſores, ſeu Apoſtolica Sedes immobilis fidei petra, & indeficiens Eccleſiæ fundamentum, à cujus ſoliditate pendeat firmitas Eccleſiæ univerſa.

Si cum adverſariis tractandum nobis non eſſet, qui apertiſſima quæque ac luce meridianâ clariora, ubi ſuis obſtant præjudiciis, dubia & obſcura ſibi reddere, aliiſque ſuadere, omni arte nituntur, quique hanc animi veritati renitentis labem in graviſſimos quandòque viros effundere non erubeſcentes, exploratum id illis præfractè negant, quod ſibi non aliunde ſit dubium, quàm quod apud alios apertiſſimum illud eſſe nollent; id unum quod in §. procedenti demonſtravimus; aſſerere ſufficeret, Petri nimirum ſucceſſores, ſeu Sedem Apoſtolicam, juxta Gallicanos Antiſtites, verum eſſe Eccleſiæ fundamentum ac baſim, tantæ moli ſuſtentandæ à Chriſto conſtitutam, ut indè meritò colligeremus hoc fundamentum ab illis inconcuſſum & indeficiens certiſſimè credi. Quare? Quia una hactenus fuit Mortalium omnium intima perſuaſio, quod tandiù ſtabit ædificii fundamentum, quamdiù ipſum ſtabit ædificium, ideòque æterni, inconcuſſi & indeficientis ædificii æternum pariter, inconcuſſum & indeficiens eſſe debere fundamentum; hactenus cenſuit omne Genus Humanum fundamenti ſtabilitatem non à domûs firmitate, ſed ædificii ſtabilitatem à ſoliditate fundamenti pendere. Quis enim unquam fando audivit, niſi fortè inter ſomnia delirantis, quod ſtante domo fundamentum cadat? Quòd ab ædificii firmitate pendeat fundamenti ſtabilitas? Cum igitur Antiſtites Gallicani, cum Catholicis omnibus, profiteantur ſpirituale Eccleſiæ ædificium, contra errores omnes immotum ac inconcuſſum ſemper futurum, agnoſ-

Digitized by Google

cant, pariter oportet immotum ſemper & in Fide inconcuſſum illius Eccleſiæ ædificii fundamentum à Chriſto conſtitutum, Petri nempe Succeſſores, ſeu Sedem Apoſtolicam, agnoſcant pariter oportet, a Sedis Apoſtolicæ ſoliditate pendere Eccleſiæ univerſæ firmitatem; id inquam, agnoſcere cenſendi ſunt Galliarum Epiſcopi, & ab ipſis agnoſci eò confidentiùs pronuntiamus, quod nemini dubium eſſe poſſit, viris tam cordatis ac graviſſimis haud ea probari, quæ communis hominum ſenſus prorsùs aufugiat, qualia ſunt hæc hactenus inaudita portenta ut ſtante ædificio cadat illius fundamentum, ut fundamenti ſoliditas à domùs firmitate pendeat. Hæc cum ingenitas rerum ideas, ac univerſales notiones invertant, ab iis unicè proferri, nunc tandem debuerant, qui præjudicatis opinationibus impenſiùs ſervientes digni habentur, qui abſurdiſſima quæque experiantur.

Verum eſt, jam monuimus, cum adverſariis agimus, qui evidentioria quæ ex certis ſibique probatis principiis eruuntur confectaria, inficiari tamen non verentur, ſuaque placita Gallicanis Epiſcopis affingere non erubeſcunt: undè luculentis & apertis Gallorum Antiſtitum teſtimoniis confirmare non abnuimus, Sedem Apoſtolicam, vel in eâ ſedentes Romanos Pontifices non ſolùm eſſe fidei petram ac Eccleſiæ fundamentum, ſed quod neceſſariò ſequitur, eſſe immobilem Fidei petram & Eccleſiæ fundamentum inconcuſſum atque indeficiens, à cujus ſoliditate pendeat Eccleſiæ univerſæ firmitas, & in retinendâ fide conſtantia.

Et 1°. Quidem occurrunt ex Gallorum Antiſtitum teſtimonia quibus Sedes Apoſtolica ſeu R. Pontifex expreſſè dicitur, vel ſignificatur: *Petra fides immobilis ac Eccleſia fundamentum immotum & inconcuſſum.*

Eminent. de Mailli Arch. Remenſis: *Chriſtus*, inquit ut ſupra vidimus, *ſedem Apoſtolicam inſtituit fixum & immobile fidei fundamentum.*

Epiſcopus Lectorenſis: *Sancta Sedes*, ait jam in loco à nobis citato, *Petra illa immutabilis qua conterit quidquid mendacio aut vanitate lucet.*

Illuſt. de Belſunce Epiſcopus Maſſilienſis non ſolùm aſſerit: *Eccleſiam*, ut ſupra vidimus, *ſuper Petri Succeſſores æquè ac ſuper Petrum fuiſſe fundatam* ſed etiam tradit *ſuper illum fuiſſe fundatam tamquam ſupra fundamentum inconcuſſum.* (1)

(1) *Docum. Paſtor. ſup. libert. Eccleſ. Gallic.* pag. 37. Pierre ſur qui l'Egliſe a été batie comme ſur un fondement inébranlable.

Epiſcopus

Epiſcopus Andegavenſis in ſuo Sermone Synodali habito, die 28. Maii 1721. pag. 8. *contra firmam petram conſpirare, ac illius inconcuſſam ſoliditatem in dubium revocare*, eos pronunciat, *qui Clementis XI. autoritati refragari non verebantur.* En aurea Doctiſſimi Præſulis verba: *ſub ejus* (Clementis XI.) *conſpectu omnia variarum Sectarum molimina concurrerunt ad commiſſas ipſi Claves ſi fieri poſſet, è manibus eripiendas, deſpiciendamque illius autoritatem. Ipſo cernente, lapides Sanctuarii ab ædificii corpore disjuncti contra firmam petram conſpirant, & inconcuſſam ejus ſoliditatem concutere nituntur.* (1)

Illuſt. de Colongue, Aptenſis Epiſcopus, in ſuo Mandato, *contenant pluſieurs Déclarations au ſujet, &c.* Edito menſe Decemb. 1717. Hæc gallicè refert, ſuaque facit Nicolai J. R. P. ad Michaëlem Imperatorem ſcribentis verba: *les efforts des Hommes ne ſauroient renverſer un fondement que Dieu a poſé: ce que ſa main a établi eſt inébranlable; les prérogatives qu'il a accordées à ce Siege & à cette Egliſe ſont éternelles, c'eſt lui qui les a fondées & enracinées dans ce champ miſtique: on peut les attaquer, mais on ne ſauroit les abbatre.*

Illuſt. Boſſuetius, in Sermone laudato, ea Chriſti verba: *tu es Petrus & ſuper hanc petram, &c.* non modò Petrum ſed & ipſius Succeſſores ſpectare tradit, ut conſtat ex ipſius verbis ſupra relatis; porro illâ Chriſti ſententiâ Petrum & conſequenter illius Succeſſores conſtitutum fuiſſe Fidei Petram immotam ac indeficiens Eccleſiæ fundamentum manifeſtè docet quando inquit: *Chriſtum illis verbis ſuamet ipſius firmitatis caracterem in Petro impreſſiſſe* [2] nunquid non immota, non indeficiens Chriſti firmitas? atque hinc eſt quod Illuſtr. de Languet, Senonenſis Archi-Præſul, relatis Boſſuetii verbis tradit ipſum in Cathedrâ Petri tantam agnoſcere firmitatem, *ut nullam in Fide variationem illa patiatur.* En præſulis eruditi verba in monito 2°. ad ſuæ olim Diæceſeos refractarios pag. 45. *ita loquebatur egregius ille vir* (Boſſuetius) *& divinam Cathedræ Petri perpetuitatem ipſis Chriſti verbis ſtabilitam, demonſtrando vobis annunciabat qui contra illam rebellatis, vos non alteratâ ejus ſolidate,*

(1) A ſes yeux (*de Clement XI.*) les artifices des differentes Sectes ſe réuniſſent pour lui attacher, s'il étoit poſſible, les Clefs qui lui ſont confiées; & pour braver ſon autorité à ſes yeux, des pierres du Sanctuaire détachées du corps de l'Edifice conſpirent contre la pierre ferme, & lui diſputent ſon inébranlable ſolidité.

(2) *Page* 12. C'eſt à Pierre que Jeſus-Chriſt parle, & en lui parlant il agit en lui, & y imprime le caractere de ſa fermeté, *& moi, dit-il, je te dis à toi, tu es Pierre, & ſur cette pierre j'établirai mon Egliſe.*

nec ejus duratione uſpiam interruptâ exceſſuros; docebat vobis abeuntibus æternam illam Eccleſiam nullas in Fide ſuâ vices eſſe experturam (1) Boſſuetium hic paſſim exſcribit & ſequitur Illuſtr. de S. Albin Camerac. Antiſtes, vide ipſius Documentum Paſtor. *portant condamnation de trois Ecrits, &c.* editum 1739. pag. 23. item ipſius Mand. Paſtor. editum 1732. pag. 36. &c.

1°. Idem Boſſuetius in ſuo primo Docum. Paſtor. *ſur les promeſſes de l'Egliſe*, num. 32. pag. 97. & ſeqq. poſtremæ edit. docet 1°. *Petri miniſterium*, quod nempè ſit ex Chriſti oraculo fundamentum Eccleſiæ, *ordinarium ac perpetuum eſſe in Eccleſiâ.* 2°. Hujus miniſterii perpetuitatem Græcos ipſos olim agnoviſſe, *quando aſſerebant Petrum per Leonem; per Agathonem fuiſſe loquutum.* 3°. Græcos ab hujuſce veritatis confeſſione poſteriori ævo receſſiſſe, *quia noluerunt agnoſcere* ſicuti anteà, Petrum per Romanos Pontifices loquutum fuiſſe. Tamdiu igitur juxta Boſſuetium agnoſcetur hæc veritas, quòd ſcilicet Petrus ſuis in Succeſſoribus manet Eccleſiæ fundamentum, quamdiu dicetur Petrum per ſuos Succeſſores loqui; porrò juxta ipſum Boſſuetium, Petrus in æternum manet in ſuis Succeſſoribus Eccleſiæ fundamentum, ergo in æternum per ſuos Succeſſores loquetur; jam verò ſi Petri Succeſſor quidquam aliquando contra Fidem decerneret, tunc loqueretur ne Petrus per ſuum Succeſſorem? Profectò nequaquam, ut ergo juxta Boſſuetium agnoſcatur, Petrum in ſuis Succeſſoribus perpetuum manere Eccleſiæ fundamentum, confiteri oportet Petrum per ſuos Succeſſores ſemper loqui, & conſequenter Petrum in ſuis Succeſſoribus immotum & in Fide deficiens manere fundamentum. Hanc autem Boſſuetii Doctrinam, *omnium retrò ſæculorum fuiſſe Doctrinam* tradit expreſſis verbis Illuſtr. de S. Albin, Camerac. Archiepiſc. in Docum. Paſtor. *portant condamnation de trois Ecrits, &c.* Edito 1732. pag. 26.

Emin. de Biſſy, in Docum. Paſtor. contra appellationem à Bullâ Unigenitus, &c. edito 1728. pag. 14. prædicat cum Patribus octavi Concilii œcumenici *in Sede Apoſtolicâ integram inveniri Chriſtianæ Religionis ſoliditatem.* (2) Porrò integra non eſſet Apoſtolicæ Sedis ſoliditas, ſi concuti, ſi errori ſuccumbere poſſet,

(1) Ainſi parloit ce grand homme (Boſſuet) & en établiſſant la perpetuité divine de la Chaire de Saint Pierre, fondée ſur la parole de Jeſus Chriſt même, il vous annonçoit que vous, qui vous revoltez contre elle, vous paſſerez ſans alterer la ſolidité & ſans interrompre ſa durée; que vous paſſerez, ſans que cette Egliſe éternelle ſouffre la moindre variation dans la Foi.

(2) C'eſt dans le Saint Siége que ſe trouve l'entiere ſolidité de la Réligion Chrêtienne.

ut benè intellexit eruditus Cardinalis, qui eo Concilii œcumenici teſtimonio utitur ad probandam inconcuſſam & perpetuam Sedis Apoſtolicæ, in Fide prædicandâ, ſoliditatem.

Tandem Clerus Gallicanus, in relatione actorum ſpectantium damnationem Libri cui titulus: ***Maximes des Saints***, ipſius juſſu editâ ac generalibus 1700. in comitiis ab ipſo approbatâ declarat: ***Unum in Eccleſiâ adeſſe primum Epiſcopum, unum adeſſe Petrum toti gregi paſcendo à Chriſto prapoſitum, unam adeſſe Matrem Eccleſiam cateris edocendis inſtitutam; Jeſu Chriſti verò Eccleſia ſuper hanc unitatem***, (id eſt, ***Unum*** primum Epiſcopum Petri Succeſſorem, ***unamque*** Romanam Eccleſiam) ***fundata tanquam ſupra petram immotam, eſt inconcuſſa.*** (1) Hæc Cleri Gallicani verba refert, Archiepiſcopus Senonenſis, in monito 2°. adversùs ſuæ olim Diœceſeos refractarios pag. 48. ad manifeſtandam inconcuſſam Sedis Apoſtolicæ in aſſerendâ Fide conſtantiam.

II. Qui Galliarum Epiſcopi docent vi ac virtute illius Chriſti oraculi: ***Tu es Petrus & ſuper hanc Petram, &c.*** Fidem in Sede Apoſtolicâ illibatam ſemper ac immaculatam manere, illi profectò credunt atque agnoſcunt, non modò Petrum, ſed & ipſius Succeſſores, ſeu Sedem Apoſtolicam eâ Chriſti ſententiâ conſtitutos fuiſſe immobilem Fidei petram ac inconcuſſum Eccleſiæ fundamentum; res eſt, vel mediocriter attendentibus evidentiſſima, id porrò ubique tradunt Galliarum Epiſcopi, non nullos ſubjicimus.

Emin. de Biſſy in Docum. Paſtor. ***Au ſujet de la Conſtitution Unigenitus***, Edito 1722. Hæc ſcribit pag. 11. ***Et quia non poteſt Domini noſtri Jeſu Chriſti prætermitti ſententia dicentis*** : Tu es Petrus & ſuper hanc petram ædificabo Eccleſiam meam; ***Hæc quæ dicta ſunt, rerum probantur effectibus, quia in Sede Apoſtolicâ immaculata eſt ſemper Catholica reſervata Religio & ſancta celebrata Doctrina.*** Hæc olim plaudente & approbante octavo Concilio Oecumenico S. Hormiſdas Pontifex Maximus, quæ probat ſuaque facit Eminent. Antiſtes, cui concinunt Illuſtriſſimi de Fenelon Arch. Camerac. in Docum. Paſtor. 1714. (2) De la Fare, Laudunenſis Antiſtes, in Mand. Paſtor. ***Sur la ſoumiſſion dûë à la Conſtitution Unigenitus***, Edito 1730. pag. 11. aliique paſſim;

(1) *Mémoir. du Clergé Tom. I. pag.* 415. Il y a un premier Evêque, il y a un Pierre propoſé par Jeſus-Chriſt même à conduire tout le Troupeau; il y a une Mere Egliſe qui eſt établie pour enſeigner les autres, & l'Egliſe de Jeſus-Chriſt fondée ſur cette unité comme ſur un roc immobile, eſt inébranlable.

(2) *Legitur hoc documentum Paſtor. in laudatâ collectione mandatorum.* pag. 566.

neque hìc omittere debemus illud Hormiſdæ teſtimonium à memoratis Præſulibus afferri ad manifeſtandam, ac probandam Sedis Apoſtolicæ ac Eccleſiæ Romæ fundatæ inerrantiam; de hoc tamen Gallorum Antiſtitum ſcopo fuſiùs infra diſſeremus.

Illuſt. de Belſunce, Epiſcopus Maſſilienſis, ex eâ Chriſti ſententiâ: *Tu es Petrus & ſuper hanc petram, &c.* colligit: *Perinde eſſe viſibili Eccleſiæ capiti obtemperare ac veritati ſervire*; id porrò colligi non poteſt, niſi pro certo habeatur, Chriſtum eò loci, tum Petro, tum Petri ſucceſſoribus invictam tribuiſſe & inconcuſſam in prædicandâ Fide conſtantiam; ita gallicè ſe habet Maſſilienſis in Docum. Paſtor. *Contre deux Ecrits de Geneve*, edito 1736. pag. 19. *Notre ſoumiſſion au Chef viſible de l'Egliſe eſt une preuve de la vérité que nous ſuivons, puiſque l'Egliſe a été bâtie ſur Pierre.*

III. Tam certum eſt apud Gallicanos Antiſtites, eo Matthæi loco, Petri ſucceſſores, ſeu Apoſtolïcam Petri Sedem immotam in aſſerendâ Fide Petram ac inconcuſſum Eccleſiæ fundamentum fuiſſe conſtitutam, ut hæc Chriſti verba, quæ immediatè ſequuntur: *Et portæ Inferi non prævalebunt adversùs eam*, ad Sedem Apoſtolicam etiam referant.

Illuſtr. d'Argentré, Epiſcopus Tutellenſis, in Mandato quod inſcribitur: *Sententia Caroli Tutellenſis*, edito menſe Decembri anno 1725. tradit: *Portas inferi juxta Chriſti diſpoſitionem nunquam fore prævalituras, nec adversùs Eccleſiam Catholicam, nec adversùs primariam ſui ſupremi Vicarii Sedem.* (1) Et rurſus in ſuo de locis Theologicis Tractatu cap. 7. *Itaque*, inquit, *prædicta Chriſti verba & portæ Inferi non prævalebunt adverſus eam ad Romanam Sedem pertinent. Licet ad univerſam quoque Eccleſiam potiori jure referenda ſint.*

Illuſtr. De Rabutin, Lucionenſis Epiſcopus, in Mandato ſupra citato, non ſolùm aſſerit Petri Cathedram eſſe petram, baſim, ſupra quam Eccleſia à Chriſto fuit fundata, ut vidimus, ſed etiam expreſsè tradit pag. 9. *Portas inferi nunquam prævalituras eſſe adversùs illam Petram ſupra quam Chriſtus fundavit Eccleſiam.* (2)

Illuſtr. De Colongue. Epiſcopus Aptenſis, in Mandato jam lau-

(1) Jeſus-Chriſt a reuni ces deux choſes que la puiſſance de l'enfer ne prévaudra jamais ni contre l'Egliſe Catholique, ni contre le Siége principal de ſon Souverain Vicaire.

(2) Jeſus-Chriſt doit bâtir l'Egliſe ſur une pierre que toutes les forces de l'enfer ne pourront ébranler.

dato : ***Si Eccleſia Romæ fundata***, inquit, ***errori ſuccubuit, ut refractarii Conſtitutioni Unigenitus contendunt, quid ergo evaſerunt quas Chriſtus ipſi fecit promiſſiones, ſe nimirum ipſi ſemper adfuturum, ac portas inferi adversùs eam non prævalituras.*** (1)

Quid cæteros proſequar, cùm neminem lateat Clerum Gallicanum in Conventu Pariſienſi 1657. ſolemniter declaraſſe : ***Portas inferi prævalere non poſſe adversùs petram Apoſtolicam, Petri*** nempe ***Cathedram*** gallicè ita ſe habent congregati Præſules : ***La ſoumiſſion***, inquiunt ad univerſos Regni Epiſcopos ſcribentes (2) ***de tous les Fidéles à l'autorité de la Chaire de ſaint Pierre, en ſorte que le conſentement univerſel de l'Egliſe s'eſt réüni avec la pierre Apoſtolique qui ne peut être ſurmontée par les portes de l'Enfer***; tam ſplendidum pro Sede Apoſtolicâ hoc Cleri Gallicani teſtimonium paſſim exſcribunt hodierni Galliarum Antiſtites, ſuoque calculo firmant; præ cæteris, Illuſtr. de Languet, Archi. Senonenſis, in primâ ad Epiſcopum Bononienſem Epiſtolâ n. XXVII. pag. 40. & alibi.

Ex his omnibus perſpectam cuilibet ac exploratam eſſe puto, Gallorum Antiſtitum Doctrinam, quâ manifeſtiſſimum ſit Petri Succeſſores, ſed Petri Sedem Fidei eſſe petram & quidem immobilem & inconcuſſam, ac Eccleſiæ fundamentum æternum & indeficiens; ex his pariter Gallorum Antiſtitum documentis intelligimus, ac planè diſcimus unde tantam Petri Succeſſor ſeu Apoſtolica Sedes in aſſerendâ Fide habeat firmitatem, non videlicet ab universa Eccleſiâ, ut comminiſcuntur adverſarii, ſed ab ipſiuſmet Chriſti divinâ & invariabili promiſſione dicentis : ***Tu es Petrus & ſuper hanc petram ædificabo Eccleſiam meam.***

Ad cumulum addo, Eccleſiæ univerſæ firmitatem juxta ipſos etiam Galliarum Epiſcopos à Sedis Apoſtolicæ ſoliditate pendere; ***in te Alexandro VII. R. P.*** ſcribebant Antiſtites Gallicani, ***velut in Petri ſucceſſore noſtrûm omnium fortitudo firmata eſt*** (3) ***ſuam***, inquit, Maſſilienſis Epiſcopus, ***fortitudinem Epiſcopatus trahit à ſuâ unione cum capite unitatis fonte.*** (4) Quære à Gallicanis Epiſcopis quid ſuam Fidem reddat invictam? ***Noſtra***, inquiunt, ***erga R. Pontificem obedientia illud eſt quod invictam reddit noſtram Fidem ac infallibilem noſtram autoritatem;*** ita loquebantur Gal-

(1) Si l'Egliſe Romaine eſt tombée dans la corruption comme ils diſent, (les Quenelistes) que ſont devenuës les promeſſes que Jeſus-Chriſt lui a faite, d'être toûjours avec elle, & de lui ſervir lui-même de bras tutelaire contre les forces de l'enfer.

(2) *Mémoires du Clergé.* Tom. I. pag. 311.

(3) *Mémoire du Clergé.* Tom. I. pag. 341.

(4) *Docum. Paſtor. ſuper libert. Eccleſ. Gallic.* pag. 97. L'Epiſcopat eſt un, ſa force eſt dans ſon unité, & ſon unité eſt dans ſon chef, comme dans ſa ſource.

liarum Epiſcopi Pariſiis 1663. Congregati ad univerſos Regni Epiſcopos ſcribentes (1) ita ſentire ſe profitentur Archiep. Senon. ſæpius laudatus (2) Epiſcopus Maſſilienſis pariter memoratus (3) aliique paſſim Anteceſſorum ſuorum ut pietati ſic ſenſibus inhærentes Galliarum Paſtores. Quære à Gallicanis Epiſcopis unde vitam, ſanitatem & vigorem accipiant Eccleſiæ univerſæ? *Sedes Apoſtolica* reſpondent *ſacro ſanctum illud caput eſt, à quo reliquæ Eccleſiæ, quæ membra ejus ſunt tantummodò, vitam, ſanitatem & vigorem accipiant.* (4)

Quære ab Illuſtriſſimis Galliarum Præſulibus, quâ authoritate firmetur in diſſidiis circa Fidem pax Eccleſiæ? *judicio Sedis Apoſtolicæ firmari pacem Eccleſiarum*, pronuntiant Pariſiis congregati 1705. ad Clementem XI. ſcribentes. (5) Quære à doctiſſimis Antiſtitibus in Fidei controverſiis, ubi ſtatuant finem quærendi, ſtationem credendi, expunctionem inveniendi, *in Sede Apoſtolicâ*, reſpondent, non verò in explorato Eccleſiæ univerſalis conſenſu; dices illicò in Sede Apoſtolicâ ſtatui finem quærendi à Gallicanis Epiſcopis, quia Sedes Apoſtolica adhæret cæteris Eccleſiis, ex cujus adhæſione invictam ſuam habet in Fide ſoliditatem, verum graviter hallucinaris quiſquis hæc cogitas, ideò ſtatuunt in Sede Apoſtolicâ finem quærendi, quia in eâ Dominus docet, *& quia*, inquiunt, *in eo monte*, (Sede Apoſtolicâ quam ſacro monti comparant) *Dominus docet, ſtatuimus ibi ſecundùm verba Tertulliani, finem quærendi, ſtationem credendi, expunctionem inveniendi:* en verba Conventûs Gallicani an. 1660. ad Alexandrum VII. ſcribentis (6) quæ ſua faciunt Senonenſis Archi-Præſul & Maſilienſis Epiſcopus, in locis ſupra citatis.

Quære à Gallicanis Epiſcopis quo pacto Eccleſia Chriſti nunquam defectura ſit? *Fundata*, inquiunt, *ſuper unum Petrum, ſuper unam Eccleſiam Romanam cæterarum Matrem, tanquam ſupra petram immobilem, eſt inconcuſſa* (7) *innixa ſuper Cathedram Petri nunquam deficiet*, (8) Audi Senon. Archi-Præſulem: *quare*, inquit,

(1) La ſoumiſſion que nous avons accoutumé de rendre au Saint Pere, eſt comme l'héritage des Evêques de France, & eſt le point ſolide de notre gloire, qui rend notre Foi invincible & notre autorité infaillible.

(2) *Monito 2. ad ſuæ olim diæceſeos refractarios.* Pag. 48.

(3) *Docum. Paſtor. ſuper libert. Eccleſ. Gallic.* pag. 124.

(4) *Avis de l'Aſſemblée générale du Clergé de France, à Meſſeigneurs les Archevêques & Evêques du Royaume*, le 20. Janvier 1626. Article 137.

(5) *Mémoires du Clergé.* Tom. I. pag. 399.

(6) *Procès verbal de cette Aſſemblée.* pag. 591.

(7) *Cler. Gallic.* in relatione actorum &c. *Gallica verba ſupra retulimus. Item Ep. Maſſil.* in loco ſupra citato.

(8) *Illuſt. de Caſtelane Ep. Forojul. in Mand. Paſt.* 20. Jun. 1715. L'Egliſe apuyée ſur la Chaire de S. Pierre ne manquera jamais. *V. Recueil des Mandemens.* Pag. 481.

portæ inferi adverſùs Eccleſiam prævalere nunquam poterunt? quia, reſpondet, *Eccleſia innixa eſt ſupra Petram, cum quâ Chriſtus adeſt, & quidem ſemper ſicut cum eo corpore cujus petrus eſt caput viſibile*, (1) Gallicanis Epiſcopis adeò ſuaſum eſt totius Epiſcopatûs firmitatem à R. Pontificis Epiſcoporum capitis ſoliditate pendere, ut paſſim affirmare non dubitent, *totum, nutante Romano Pontifice, vacillare ſeu periclitari Epiſcopatum:* id Boſſuetius, Meldenſis Epiſcopus, id Emin. de Biſſy, id Epiſcopus Nivernenſis, id Epiſcopus Graſſenſis, id Epiſcopus Maſſilienſis, aliique complures ab Avito, ab Anteceſſoribus edocti declarant atque teſtantur: *quando Summus Pontifex*, pronuntiabat Boſſuetius in Sermone ſæpiùs laudato pag. 42. *omnium Epiſcoporum caput laceſſitur, tum non unus tantùm Epiſcopus, ſed totus ex integro Epiſcopatus periclitatur* (2) Emin. de Biſſy: *obſequium*, inquit, *ſe præſtare Deo ſibi videntur, qui Summum Pontificem impetunt, Eccleſiam Romanam deprimunt, quique obliviſcuntur impugnato omnium Epiſcoporum capite non unum dumtaxat Epiſcopum, ſed integrum Epiſcopatum in diſcrimen adduci.* (3) Eadem ſunt verba Epiſcopi Nivernenſis in Mand. Paſtor. *au ſujet de la Conſtitution Unigenitus* 7. Septembris 1718. pag. 5. Epiſcopi Graſſenſis in Mand. Paſtor. 21. Octobris 1718. pag. 3. Epiſcopi Maſſilienſis in Docum. Paſtor. ſuper libert. Eccl. Gallica. pag. 65.

Si hæc nondum ſufficiant, audi doctiſſimum Tutellenſium Antiſtitem genuinos Cleri Gallicani hâc de re ſenſus nitide exponentem *non inficiamur*, inquit, *hæc inſignia Chriſti verba* & portæ inferi non prævalebunt adverſus eam. *De Romanâ ſede ſic intelligenda eſſe ut ad univerſam quoque Eccleſiam cujus mentionem Chriſtus proxime fecerat, referenda ſint. Nam ſi rerum eventus demonſtravit à ſeptemdecim jam ſæculis portas inferi contra Romanam ſedem numquam prævaluiſſe multò minus illæ prævaluerunt contra Eccleſiam univerſalem cujus præſtantiſſima pars eſt Romana Petri ſedes ſed* UNIVERSÆ ECCLESIÆ FIRMITAS IMMOBILIS *in antiquâ Apoſtolorum Fide retinenda, (ſi attendatur ad Ordinem à Chriſto inſtitutum quem ex eventu etiam interpreteris velim)* MAXIME PEN-

(1) *In Epiſt. ad Epiſ. Bononienſem num.* XVIII. L'Enfer ne prévaudra point contre l'Egliſe, & par conſéquent jamais, & pourquoi? Parce que l'Egliſe eſt apuiée ſur la pierre, & que Jeſus-Chriſt eſt avec cette pierre & avec le corps, dont Pierre eſt le Chef viſible.

(2) Quand le Pape, Chef de tous les Evêques eſt attaqué, ce n'eſt pas un ſeul Evêque; mais l'Epiſcopat tout entier qui eſt en péril.

(3) *Mand. Paſtor.* 1. Septemb. an. 1718. pag. 11. Il ſemble qu'on ſe faſſe un mérite d'attaquer le Souverain Pontife, de dégrader l'Egliſe Romaine, & d'oublier que quand le Chef de tous les Evêques eſt attaqué, ce n'eſt pas un ſeul Evêque; mais l'Epiſcopat entier qui eſt en péril.

DET AB IMMOBILI SEDIS ROMANÆ FIRMITATE, *quia ſcilicet illam cum hâc individuo nexu conjunctam eſſe, Chriſtus voluit. Etenim rebus, ut jam ſunt, ita poſitis, Apoſtolicarum traditionum de veris à Deo revelatis, integritas ſincera & illibata vix ſervari poſſet alias Eccleſias Hæreticis toties invadentibus, niſi una Sedes Apoſtolica inter tot orbis tumultus, tamque varios errores fixa intemerataque conſiſteret. Itaquè, prædicta Chriſti verba & portæ Inferi non prævalebunt adverſus eam, ad Romanam Sedem pertinent* (1).

Et verò, ſi Sedis Apoſtolicæ in Fide prædicandâ ſtabilitas ab Eccleſiæ firmitate penderet, Apoſtolicæ Sedis eſſet inquirere, num ſua Doctrina cum cœterarum Eccleſiarum traditione conveniret, ut de ſuæ Doctrinæ veritate certa eſſet, Sedi Apoſtolicæ incumberet neceſſitas cum cœteris Eccleſiis in Doctrinâ Fidei conveniendi; non jam Sedis Apoſtolicæ traditio cœteris Eccleſiis, ſed è contra cœterarum Eccleſiarum traditio Sedi Apoſtolicæ Fidei regula eſſe deberet; attamen conſtans ac perpetua Gallorum Antiſtitum, ut infra demonſtrabitur, eſt Doctrina, quòd omnibus Eccleſiis neceſſitas ſemper ac jugiter incumbat cum Sede Apoſtolicâ in Doctrinâ Fidei conveniendi, quòd ad omnes Eccleſias ſpectet inquirere, num ſua Doctrinâ Sedis Apoſtolicæ traditioni ſit conſentanea nec ne, ut de illius veritate ac Catholicitate ſint certæ, quòd tandem Sedis Apoſtolicæ traditio cœteris Eccleſiis ſemper fuerit, & eſſe debeat Fidei regula.

An non igitur illius hominis mentem præjudicatis opinionibus occupatam prorsùs eſſe putandum eſt, qui ex iis omnibus Gallorum Antiſtitum luculentis ac perſpicuis teſtimoniis non intelligat, vel ipſam cœterarum omnium Eccleſiarum firmitatem ab immotâ Sedis Apoſtolicæ Fidei ſoliditate pendere? Id nonne dictat vel communis ſenſus, quò certè deſtitutos nemo cogitet Gallorum Epiſcopos? Nunquid non domus à fundamento, rivuli à fonte, arbor à radice, à capite membra dependent? Immotum igitur maneat ac demonſtratum quod Petri Succeſſores, ſeu Cathedra Petri, Juxta Germanam Gallorum Antiſtitum Doctrinam perinde ac Petrus in laudato Mathæi textu fuerit à Chriſto conſtituta Fidei petra & quidem immobilis, & inconcuſſa nec non Eccleſiæ fundamentum indeficiens à cujus immotâ ſoliditate pendeat firmitas Eccleſiæ univerſæ.

CAPUT

(1.) *Illuſt. d'Argentré d: locis theolog.* Cap. 7. pag. 71.

CAPUT II.

In his Chriſti verbis: *Ego rogavi pro te Petre, ut non deficiat Fides tua, & tu aliquando converſus confirma Fratres tuos:* Petro Petrique Succeſſoribus conceſſum Fidei indeficientis privilegium juxta Gallicanos Antiſtites.

Quemadmodum divinam hanc Fidei indeficientis promiſſionem factam à Chriſto, & Petro Apoſtolorum Principi collatam, non modò Petrum, ſed & ipſius Succeſſores ſpectare veneranda cenſuit antiquitas, ut vel allatis ſuperius (1) veterum teſtimoniis eſt manifeſtum, ac præ cœteris luculenter oſtendit eruditiſſimus P. Orſi (2), ita ſuum in eâ veluti tutiſſimum præſidium collocant Pontificiæ infallibilitatis aſſertores; veterumque doctrinæ inſiſtentes duo tradunt. Primum, in eâ Chriſti ſententiâ Fidei indeficientis donum non Petro dumtaxat, ſed & ipſius Succeſſoribus fuiſſe promiſſum. 2°. Petro ejuſque Succeſſoribus, non modò præceptum, ſed & datum, ſeu conceſſum à Chriſto, ut in diſſidiis circà Fidem aut mores emergentibus ſuos in ſanâ Doctrinâ Fratres confirment & corroborent; duo hæc ex oppoſito negant, qui non Romanis Pontificibus, aut Sedi Apoſtolicæ, ſeu Eccleſiæ Romæ fundatæ, ſed uni & ſoli univerſæ Eccleſiæ tam ſingulare Fidei indeficientis privilegium adjudicant, atque ut hujus ſuæ opinationis momenta rationeſque proferant.

(1) *In præfat.* pag. 6 & 7.

(2) *De irreformabili Rom. Pontificis judicio.* Li. 4. cha. 4. art. unico.

I. Contendunt hoc Fidei indeficientis privilegium Petro fuiſſe perſonale, nec ad ipſius Succeſſores tranſmittendum: *fatemur ultrò*, inquit, Turnelius in ſuo de Eccleſiâ tractat. Quæſt. 5. art. 3[e]. pag. 204. *citato loco Chriſtum oraſſe pro Fide perſonali Petri nunquam defuturâ..... Fides perſonalis Petri, pro quâ rogavit Chriſtus, deficere non potuit, verum eſt: Fides Succeſſorum Petri quaſi indefectibilitas fidei S. Petri ad illos foret tranſmittenda, negatur.* Natalis Alexander in Hiſtor. Eccleſ. Sæc. XV. & XVI. diſſert. 4â. Num. 14. dicit: *id Fidei indeficientis, Privilegium eſſe perſonale S. Petri,*

quod ad Succeſſores non manaverit. Dupin. de antiq. Eccleſ. diſcipl. Diſſert. 5. Cap. 2. *itaque*, inquit, *intelligi debet iſta promiſſio Chriſti rogavi pro te, &c. de ſolâ perſonâ Petri.* Launoïus Part. 5. Epiſt. ad Jacobum Bevilaquam hanc pariter, quæ ſoli Petri perſonæ laudatam Chriſti promiſſionem adjudicat, interpretationem amplectitur. *Hæc Chriſti promiſſio :* ut Fides tua non deficiat, inquit, Author deffenſ. declar. Cleri. Gallica. Part. 2. Lib. 15. Cap. 4. *Solum Petrum ſpectat non autem Succeſſores :* eadem eſt reſponſio Anonimi Doctoris Lovanienſis in ſuis diſſertationibus de locis Theologicis. Tom. 3. pag. 293. Præiverant Gerſon & Almainus qui conceſſum illis verbis Petro Fidei indeficientis privilegium adipſius Succeſſores manaſſe præfractè negant ; ille in tractat. de Eccleſ. poteſt. Concl. 4. hic verò in opuſculo de authoritate Eccleſiæ Cap. X.

II. Pariter tradunt Petro, ac etiam Rom. Pontificibus injunctum quidem à Chriſto fuiſſe officium Fratres ſuos in Fide confirmandi, at R. iiſdem Pontificibus datum ac conceſſum non eſſe ut illi officio de futuri non ſint, ſeu ut ſemper Fratres ſuos in Fide confirment, ita defenſor. Declar. Cler. Gallic. loco citato pag. 3. aliique paſſim inerrantiæ Pontificiæ Oſores.

Quid verò Gallicani Præſules ! præpoſtera reſpuentes interpretamenta cum cœteris inerrantiæ Pontificiæ vindicibus affirmant & nitidè docent eam Chriſti orationem, in quâ Fidei indeficientis privilegium contineri fatentur etiam adverſarii noſtri, non modò Petrum, ſed & Romanos Pontifices ipſius Succeſſores ſpectare ; declarant pariter eo loci R. Pontificibus non præceptum dumtaxat à Chriſto, ſed & datum & conceſſum ut Fratres ſuos in Fide confirment.

§. I.

Promiſſionem Petro factam illis Chriſti verbis : *Ego rogavi pro te ut non deficiat Fides tua* ad Romanos Pontifices Petri Succeſſores extendendam eſſe tradunt Antiſtites Gallicani.

I. PErilluſtrem ſtatim attendere placet avitæ traditionis vindicem Archiepiſcopum Senonenſem D. Languet, qui ſæpius affirmat Chriſti promiſſiones quarum una, & quidem præcipua illa eſt : *ut non deficiat Fides tua*, non modò Petro, ſed & Petri Suc-

ceſſoribus* eſſe facta *Jeſu Chriſti promiſſiones*, inquit, *Petro & ipſius Succeſſoribus facta*, (1) & in octavo Docum. Paſtor. ad Clerum & Populum Sueſſionenſem Pariſiis edito an. 1731. Romanum Pontificem præter ſuum primatum, ſive ſuæ Cathedræ autoritatem Chriſti promiſſionum, quas nimirum Petro fecerat hæredem eſſe ſignificat his verbis : *hinc ſtat Rom. Pontifex poſſidens ſua Cathedræ autoritatem nec non promiſſiones quas Chriſtus ipſi* in perſona videlicet Petri fecit, *hinc*, &c. (2) Paulò antè ex Chriſti promiſſionibus, tum Petro, tum Apoſtolorum Collegio Factis colligit Petri Succeſſori juxtà ac corpori Epiſcoporum obtemperandum eſſe ; ex quò manifeſtiſſimè percipitur promiſſiones Petro factas ad mentem eruditi Præſulis perindè ad Petri Succeſſores manaſſe, ac ad Epiſcoporum corpus manaverunt, quæ Apoſtolorum Collegio factæ fuerunt. En Gallica ipſius verba. pag. 137. *Le petit nombre a-t-il des promeſſes pour lui ? en a-t-il de plus expreſſes que ces promeſſes faites à Pierre, ce fondement principal & éternel, que ces promeſſes faites au Corps des Apôtres, a qui il a été dit : enſeignez, je ſuis avec vous. C'eſt le Succeſſeur de Pierre, c'eſt la totalité morale des Succeſſeurs des Apôtres, qui dit a ce fidéle, gardez-vous de ce petit nombre, qui abuſe de la tradition, & qui la cite fauſſement.*

Præterea expendens Senonenſis in ſuis ad Emin. de Noailles, Documentum adnotationibus num. 56. hæc Badajocenſis Epiſcopi verba, *pro Fide ſolius Petri Chriſtus oravit, ut illa in Petri Succeſſoribus non deficiat*, docet *ab eo ſpeciali Chriſti auxilio*, ut non deficiat Fides tua, *non excludi Concilia Oecumenica, ſed cæteras dumtaxat peculiares Eccleſias quarum nulla nec primatum Eccleſiæ Petri, nec ſpeciale illud auxilium, quod Chriſtus illi promiſit, ſibi vindicare poteſt. Abſit autem*, pergit Illuſtriſſimus Archipræſul, *ut Galli Theologi hunc primatum atque hoc ſpeciale Chriſti auxilium Petri Eccleſiæ unquam inficientur.* (3) Vide quomodo Senonenſis ſpeciale illud auxilium, *ne deficiat fides tua*, tum Petro, tum

(1) *In monito 3. ad ſua olim diœceſ. refractarios. n. v.* Les promeſſes de Jeſus-Chriſt faites à Pierre & à ſes Succeſſeurs.

(2) *Page 142.* D'un côté le Pape avec l'autorité de ſa Chaire & les promeſſes que Jeſus-Chriſt lui a fait .... D'un autre côte, &c.

(3) M. l'Evéque de Badajox a dit, que *c'eſt pour la Foi de Pierre ſeul que Jeſus-Chriſt pria, pour qu'elle ne manquât point dans ſes Succeſſeurs.* Ce mot *ſeul*, qui n'eſt pas ſans fondement dans le texte de l'Ecriture, n'exclut pas les Conciles Généraux, il exclut ſeulement chacune des autres Egliſes particulieres, dont aucune n'eſt héritiere de la prééminence de l'Egliſe de Pierre, & de l'aſſiſtance ſpéciale que Jeſus-Chriſt lui a promiſe : A Dieu ne plaiſe, que les Théologiens François diſconviennent jamais de cette prééminence & de cette aſſiſtance particuliere.

peculiari Petri Eccleſiæ, quæ ſupra cæteras primatum obtinet, promiſſum, nitidè declarat. Vides id certum adeò Senonenſi apparere, ut à Gallorum Theologorum nemine inficiari poſſe contendat; tandem in primâ ad Epiſcopum Bononienſem Epiſtola, pag. 13. fabricatum à Queſnelianis Eccleſiæ ſyſtema in eo vitioſum eſſe tradit quòd docerent divino *Chriſti oraculo non officere quod Rom. Pontifex Fratres ſuos in Fide, non modò non confirmaret, ſed etiam errorem ſolemniter definire poſſet.* (1) Perſuaſum igitur erat erudito Præſuli Fidei indeficientis privilegium Chriſti oraculo Petro conceſſum, Romanos Pontifices etiam ſpectare; & paulò poſt Queſnelianis oſtendentibus errorem, *in Petri Sede*, à ſex annis prævaluiſſe reſpondet *id aſſerere de Sede Petri errorem eſſe Chriſti promiſſionibus adverſum*, quod Boſſuetii & Nicolii ſententiâ evincit (2) Conſule etiam eruditum Antiſtitem in monito 2°. ad ſuæ olim Diœceſeos refractarios Num. xxvi. & ſeqq. plura ibi à clariſſimo Authore referri videas Gallorum Scriptorum teſtimonia præfatum Chriſti Oraculum: *Ego rogavi pro te, &c.* ad Apoſtolicam Petri Sedem extendentia quibus ipſe utitur ad immotam, & perpetuam illius Sedis in Fide conſtantiam aſſerendam.

II. Fulgentiſſimo Eccleſiæ Gallicanæ lumini nobile alterum Galliæ decus & ornamentum concinit, Illuſtriſ. de Fenelon, Cameracenſis Archi-Præſul. *Hìc Chriſtus*, inquit, in Epiſt. ad P. Queſnelium *de Libello cui titulus: denunciatio Bullæ vineam Domini, &c.* Num. xxvi. *Petri Fidem in ſuâ Sede nunquam defecturam promittit, atque ex eâ Petrum ſuos Fratres in æternum confirmaturum, illic Pontificiæ Bullæ denuntiator ex adverſo propugnat Pelagii iniquitatem à Chriſti Vicariis ætate noſtrâ ſuſcitari, atque Petrum non modò Fratres ſuos in purâ Fide non confirmare, ſed etiam eos in impietatem contra gratiam trahere.* (3) Percipis quam

(1) Second défaut eſſentiel, & au ſiſtéme du Miniſtre Claude & au vôtre (*de ſon adverſaire Queſneliſte*; c'eſt que dans l'un & dans l'autre cas, on croit qu'on peut ſe paſſer du Miniſtere principal & fondamental confié à Pierre & à ſes Succeſſeurs; que ſans préjudice de la parole de Jeſus-Chriſt, le Pape, bien loin de confirmer ſes Freres dans la Foi, peut autoriſer ſolemnellement l'erreur, y entraîner ſon Egliſe & le reſte des Evêques.

(2) *Pag.* 15. Cette même erreur domine & prévaut depuis ſix ans dans le Siége de Pierre, & l'Egliſe Apoſtolique dépoſitaire des plus pures traditions, les a changées pour adopter les erreurs Pelagiennes. Voilà ce qu'il faut dire, & vous le dites en effet pour ſoûtenir votre parti. Or, c'eſt-là préciſement ce que les hommes reſpectables que vous avez pris pour arbitres, (*Boſſuet & Nicole*) ont combattu comme des erreurs inalliables avec les promeſſes de Jeſus-Chriſt.

(3) D'un côté, Jeſus-Chriſt promet que la Foi de Pierre ne manquera jamais dans ſon Siége, & que Pierre y confirmera ſes Freres juſqu'à la conſommation des ſiécles. D'un autre côté, le dénonciateur ſoûtient au contraire, que c'eſt des Vicaires de Jeſus-Chriſt qu'eſt venu en nos jours l'iniquité de Pelage; que Pierre, loin de confirmer ſes Freres dans la pure Foi, les entraine dans l'impieté contre la grace. *Et num.* 27. Les Evêques, Freres de Pierre, doivent être confirmés par lui dans la Foi.

Digitized by Google

ritidè Fidei indeficientis promiſſionem ad Petri Sedem Cameracenſis extendat, percipis eam Chriſti promiſſionem : ***Ego rogavi***, &c. & ***tu confirma*** juxta Cameracenſem ab eò impeti qui Petri Succeſſores Chriſti Vicarios, tanquam errorem docentes ac ſuos Fratres in errorem rapientes, traducere non veretur. Profectò, ſi ea Chriſti promiſſio Petri Succeſſores non reſpiceret, num ab iis iret impetita qui Petri Succeſſores erroris inſimularent? iterum audiamus doctiſſimum Archi-Præſulem, ***dum S. Cyprianus***, inquit, ***teſtatur Hæreticorum perfidiam ad hanc Romæ fundatam Eccleſiam acceſſum habere non poſſe; dum S. Bernardus addit ipſius Fidem deficere non poſſe: denuntiator ex adverſo dicere non veretur hoc unitatis centrum veneno Pelagiano infectum eſſe, atque Petri Succeſſorem Pelagianam edidiſſe Conſtitutionem.*** (1) Vide Cameracenſem qui ex SS. Patribus evincit illud : ***ne deficiat Fides tua***, privilegium ad Eccleſiam Romæ fundatam extendi; quiquè oſtendit huic SS. Patrum Doctrinæ illum adverſari, qui hoc unitatis centrum, qui Petri Succeſſorem erroris inſimular; & verò num extinctum cum Petro putaſſet ſingulare illud ***ne deficiat Fides tua***, promiſſum, qui Petrum ipſum in Fide nunquam deficientem Romanis in Pontificibus venerabatur ac in ipſis ſemper viventem, & loquentem affirmabat? Ille ſanè eſt Illuſtr. de Fenelon, qui Innocentio XII. ſcribebat: ***Petrum cujus Fides nunquam deficit in Romanis Pontificibus, ſemper vivere & loqui.*** Hæc Cameracenſis Epiſtola inſerta legitur in relatione juſſu Cleri Gallicani editâ, & ab ipſo in generalibus an. 1700. Comitiis approbatâ (2) tam certum Scriptori clariſſimo ac perſuaſum erat illud Fidei indeficientis privilegium Petri etiam Succeſſoribus conceſſum fuiſſe, ut inde probet adversùs Janſenianos Rom. Pontificum Decreta in Janſenium prolata erroris poſtulari non poſſe, ***ſine dubio***, inquit, ***Petri Fides in ejus Cathedrâ ad docendas Nationes, defeciſſet, ſi verum eſſet, quod ea Pelagianam propoſitionem, tanquam Fidei Regulam tot ſolemnibus decretis omnibus Eccleſiis propinaſſet***, (3) auditis Galliarum aliquot doctiſſimis Præſulibus.

(2) *Mémoires du Clergé.* Tom. I. p. 389.

(1) *Ibid* n. 22. Pendant que S. Cyprien nous aſſure que la perfidie des Hérétiques ne peut avoir aucun accès dans cette Egliſe (de Rome); pendant que S. Bernard ajoûte que ſa Foi ne peut point ſouffrir de défaillance : le dénonciateur ne craint pas de dire au contraire, que le poiſon mortel du Pelagianiſme regne dans ce centre de l'unité, & que le Succeſſeur de Pierre.... a fait une Conſtitution Pelagienne.

(3) *Docum. Paſtor. pro Clementina quæ incipit* Vineam Domini *Conſtit. publicandæ edito die 1. Martii an.* 1706. *num.* 24. Sans doute la Foi de Pierre auroit défailli dans ſa Chaire pour enſeigner les Nations, s'il étoit vrai qu'elle eût donné par tant de Décrets ſolemnels a toutes les Egliſes de ſa Communion, une Propoſition Pelagiene pour regle de leur Foi.

III. Conſpicuum adeamus Gallorum Antiſtitum cœtum ad Innocentium X. an. 1653. ità ſcribentem: *perſpectum habebat vetuſtæ ætatis Eccleſia ex Chriſti Domini noſtri pollicitatione Petro factâ* hæc pollicitatio, (ut ex alterâ eorumdem ad Innocentium paulò antè conſcripta Epiſtolâ conſtat,) illâ eſt quâ *Fidem Petri numquam defecturam promiſit* (1) *judicia pro ſanciendâ Regulâ Fidei à ſummis Pontificibus lata ſuper Epiſcoporum conſultatione* (*ſive ſuam in actis relationis ſententiam ponant, ſive omittant prout illis collibuerit*) *divinâ æquè ac ſummâ per univerſam Eccleſiam autoritate niti, cui Chriſtiani omnes ex officio ipſius quoque mentis obſequium præſtare teneantur.* (2) Cum igitur ex pollicitatione Petro factâ, quam verſamus, ſummam hanc atque divinam in ejus Succeſſores autoritatem derivent, ſeu potiùs jam inde ab Eccleſiæ origine derivatam & propagatam agnoſcant, & ſolemniter profiteantur memorati Præſules, profectò nulli dubitant, quin ea Chriſti pollicitatio Petrum, Petrique Succeſſores æqualiter ſpectet. Horum porrò Antiſtitum placitis ac Doctrinæ firmiter adhærere ſe declarant comitia Cleri Gallicani an. 1705. & an. 1713. ut alibi videbimus, aliique paſsim hodierni Galliarum Epiſcopi eadem à nobis modo relata verba paſſim exſcribentes, ſuaque facientes. (3)

(1) Mémoires du Clergé Tom. I. p. 2**.

(2) *Ibid.* Pag. 238.

IV. Illuſtriſſ. d'Argentré, Tutellenſis Epiſcopus, illud Chriſti Oraculum: *Ego rogavi, &c.* adducit ad confirmandum Petri ſupra cæteros Apoſtolos primatum, (4) atque ex eo colligit *contingere non poſſe, ut Romanus Pontifex in Fide pertinaciter erret,* (5) ex quo manifeſtum eſt, divinam illam Chriſti ſententiam ad mentem doctiſſimi Præſulis, Petrum ipſiuſque Succeſſores reſpicere.

(3) *Illuſtr. de S. Albin, Camerac. Archie. in Docum. Paſtor.* an. 1739. p. 27. *Illuſt. Languet, Archiep. Senon. monito* 2°. *ad ſua olim Diœceſeos refractarios.* Pag. 47. *Epiſcop. Laudun. in Mand. Paſtor.* Menſe April. 1731. pag. 11. &c.

Hæc ſunt Illuſtr. Abelly Ruthenenſis, dum viveret Epiſcopi verba: *Ex hâc Evangelicâ Chriſti ſententiâ:* Ego rogavi pro te Petre, ut non deficiat Fides tua, &c. *Eccleſia concluſit ad S. Petrum, & ad Petri Succeſſores ſpectare omnes Fidei Catholicæ veritates certò definire, ac omnes errores Fidei adverſos reprobare ac proſcribere* (6). Hæc Ruthenenſis, ubi exponendæ veteris Eccleſiæ

(4) *De Locis Theolog.* Cap. 7. Præcipua Evangelii loca, in quibus Beato Petro inter Apoſtolos Primatum contuliſſe, Chriſtus videtur. Tria ſunt, primus.... ſecundus.... tertius legitur Lucæ 22. v. 32. *Ego autem rogavi pro te Petre, ut non deficiat Fides tua* &c.

(5) *Ibid.* Pag. 77. At inquies, nonne ex his Chriſti verbis, *ego rogavi* &c. Manifeſtum eſt Petri, & Succeſſorum ejus Fidem nunquam defecturam eſſe, reſpondeo, varias eſſe horum dictorum interpretationes, mihi quidem vero admodum ſimile videtur ex promiſſis Chriſti contingere non poſſe, ut Romanus Pontifex in Fide pertinaciter erret.

(6) *In tractatu de obedientiâ R. Pontifici debitâ Edit. cadom.* an. 1686. pag. 25. De ces paroles de Jeſus-Chriſt raportées dans l'Evangile (*j'ai prié pour toi Pierre, afin que ta Foi ne vienne à défaillir; & toi étant converti confirme tes Freres*); l'Egliſe a tiré cette conſequence, que c'étoit à Pierre & à ſes

circa R. Pontificis autoritatem Doctrinæ totus incumbit. Ex quibus percipis ipſammet Eccleſiam teſte Illuſtriſſimo Scriptore divinam, hanc Chriſti promiſſionem ad D. Petri Succeſſores jam olim extendiſſe.

In eâ pariter Chriſti oratione: *ego rogavi*, *&c.* non ſoli Petro, ſed & Sedi Apoſtolicæ, ſeu Petri Succeſſoribus conceſſum Fidei indeficientis privilegium intellexerunt. Emin. de Biſſy, Meldenſis Epiſcopus, Illuſtriſſimus de S. Albin, Cameracenſis Archi-Præſul, D. de la Fare, Epiſcopus Laudunenſis, D. de Colongue, Epiſcopus Aptenſis, qui omnes ad aſſerendum Sedi Apoſtolicæ, ſeu peculiari Eccleſiæ Romanæ, vel ipſi R. Pontifici Fidei indeficientis privilegium plura, tum veterum, tum recentiorum, afferunt teſtimonia, in quibus illud Petro & Sedi Apoſtolicæ, ſeu peculiari Romanæ Eccleſiæ, vel R. Pontifici per illa Chriſti verba: *rogavi pro te*, *&c.* conceſſum declaratur de Emin. de Biſſy, vide ipſius Docum. Paſtor. an. 1728. *contra appellationem*, *&c.* pag. 14. *&* 15. item alterum ipſius Docum. Paſtor. an. 1722. *ſuper Conſtitut. Unig.* pag. 11. de Illuſtr. de St. Albin, vide ipſius Mandat. Paſtor. an. 1730. *contra conſultationem Advocatorum*, *&c.* pag. 11. & Mand. Paſtor. an. 1739. *trium Libellorum damnationem ferens*, *&c.* pag. 24. & 25. De Epiſcopo Laudunenſis, vide ipſius Docum. Paſtor. an. 1731. *contre les requiſitoires de M. Gilbert*, *&c.* pag. 9. & Mand. Paſtor. an. 1730. *ſur la Soumiſſion*, *&c.* pag. 11. De Epiſc. Aptenſi, vide ipſius Mand. Paſtor. an. 1717. *contenant pluſieurs déclarations*, *&c.* circa medium. (1)

VII. Eumdem Chriſti ſermonem: *Rogavi*, *&c.* de Petro deque legitimis Petri Succeſſoribus interpretati ſunt, quotquot è Gallicanis Præſulibus docent Romanos Pontifices virtute celeberrimi iſtius oraculi, ad Fratres confirmandos in Fide, ibidem fuiſſe à Chriſto conſtitutos. Ita porrò Illuſtr. de Villeroy, Lugdunenſis Archi-Præſul in ſuo Mandato: *au ſujet de la Conſtitution Unigenitus*, dato die 24. Septembris. an 1718. iis verbis: *injungebamus vobis ut Conſtitutioni Unigenitus eâ obedientiâ obtemperaretis*, *quam veri Fideles ei præſtare tenentur*, *qui à ſupremo animarum noſtrarum Paſtore ad Fratres ſuos in Fide confirmandos, conſtitutus eſt*, (2) id pa-

Succeſſeurs, auſquels il apartenoit de déclarer avec certitude toutes les verités apartenantes a la Foi Catholique, & de reprouver & de condamner toutes les erreurs contraires à cette même Foi.

(1) *Hoc Mandatum legitur in Libello cui titulus* Tocſius Catholiquus. *Tom.* 1. *edit. d'Avignon* 1718. *pag.* 574 *& ſeqq.*

(2) Nous vous ordonnions de vous ſoûmetre à la Conſtitution Uniegnitus, avec

riter agnoſcunt Illuſtriſſimus de St. Albin, Cameracenſis Antiſtes; (1) Emin. de Janſon; Arch. Aretatenſis. Emin. de Noailles, Archiepiſcopus Pariſienſis, Epiſcopi Maſilienſis, Bononienſis, & alii quàm plurimi in ſuis paſſim Mandatis ac Documentis Paſtoralibus quorum teſtimonia quoniam & innumera omnibuſque obvia ſicuti legi præ multitudine, & conſonantiâ faſtidioſum eſſet, ita referre nos tædet. (2)

VIII. Tandem eam Chriſti promiſſionem ad Petri Succeſſores etiam extendunt, qui Petro & ipſius Succeſſoribus in eâ datum, & conceſſum eſſe docent, ut Fratres ſuos in Fide confirment. Hi verò ſunt Gallicani Præſules Pariſiis an. 1713. congregati, necnon alii quorum verba in §. ſequenti, ſubjiciemus.

Ità porrò de celebri illâ Chriſti promiſſione Gallicani præſules, qui avitæ traditionis ſtudioſi profectò non ignorabant eam ab anteceſſoribus ſuis, & Petro & Sedi Apoſtolicæ, ſeu Romano Pontifici conſtanter fuiſſe aſſertam & vindicatam. Præ oculis habebant, quod non tam pridem Franciſcus de Gondi Pariſ. Archiepiſcop. commiſſo ſibi gregi palàm ſignificabat, ut illum ad ſinceram innocentiano contrà Janſenium decreto obedientiam præſtandam incitaret *vi* nimirum, *illius pollicitationis Petro factæ : ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, veritatis doctrinam in Cathedrâ unitatis illibatam ſemper extitiſſe.* (3) Præ oculis habebant quod totius Pariſienſis Theologiæ facultatis etiam nomine declaraverat Petrus de Alliaco Cameracenſis, Archi-Præſul *de hâc* ſcilicet *ſancta Sede Apoſtolicâ in perſona Petri Apoſtoli in eâ præſidentis dictum fuiſſe Petro : Rogavi pro te ut non deficiat Fides tua* (4).

(4) *Apolog. facult.* To. I. *Oper. Gerſon.* Pag. 710.

Hæc cordi inſidebant Clariſſimi Galliæ totiuſque Eccleſiæ luminis S. Bernardi Innocentium II. alloquentis Oracula : *oportet ad veſtram afferri Apoſtolatum pericula quæque & ſcandala emergentia in regno Dei, ea præſertim quæ de Fide contingunt ; dignum namque arbitror ibi potiſſimum reſarciri damna Fidei ubi non poſſit Fides ſentire deffectum hæc quippe hujus prærogativa Sedis ; cui enim alteri.*

cette obéiſſance, que les véritables Fidéles doivent à celuî que le Souverain Paſteur de nos Ames a établi, pour confirmer ſes Freres dans la Foi.

(1) *Docum. Paſtor. contra Conſul. advoc. Pariſ.* Pag. 9. Le Succeſſeur de Pierre, à qui ſelon l'Oracle de Jeſus-Chriſt même, il apartient d'affermir ſes Freres lorſqu'ils chancellent, ou de les redreſſer lorſqu'ils s'égarent.

(2) *V. quam plura Gallorum Antiſtitum Mandata pro Conſtit.* Vineam Domini *publicanda quæ referuntur in Tom.* 8. *Libri gallicè inſcripti.* Hiſtoire des Cas de Conſcience. *Edit.* 1711.

(3) *Mand. Paſtor.* die 15. Julii an. 1666. Edito. C'eſt de cette divine promeſſe (*ego rogavi pro te &c.*) qui a toûjours maintenu depuis la Chaire de l'unité, la Doctrine de la verité.

alteri aliquando dictum eſt : Ego pro te rogavi ut non deficiat Fides tua , (1) tandem ut nihil dicam de Jacobo Cardin. vitriaco (2) de 85. Galliarum Epiſcopis ad Innocentium X. ſcribentibus , totque aliis quos divinam illam Chriſti promiſſionem ad Sedem Apoſtolicam extendiſſe , probè noverant Gallicani ætatis noſtræ Antiſtites à Clero Gallicano , Pariſiis , an. 1626. congregato didicerant : *Petri , cui Chriſtus donum infallibilitatis in cauſis Fidei reliquerat , Fidem illibatam in Petri Succeſſoribus & immobilem durare , unde ingens illa in Romanorum Pontificum Decretis , Mandatiſque amplectendis apud omnes Fideles & Orthodoxos obſervantia profecta eſt* (3), id potiſſimùm omnibus regni Præſulibus inculcatum volebat laudatus conventus in ſuis monitis ad Dominos Archiepiſcopos , & Epiſcopos regni , artic. 137. Typographiâ regiâ impreſſis.

(1) *Epiſt.* 191.
(2) *Hiſtor. Orien.* Cap. 75.

Ex iis conſtat divinam illam Chriſti promiſſionem , quâ Petro Fidei indeficientis privilegium fuiſſe conceſſum , agnoſcunt & ipſi adverſarii noſtri , non Petro dumtaxat juxta recentiores à veteribus edoctos Galliæ Præſules , ſed & Sedi Apoſtolicæ , ſeu peculiari Romanæ Eccleſiæ , ſeu Romanis Pontificibus Petri Succeſſoribus , adſcribendam eſſe ; nunc aſſertionis noſtræ pars altera demonſtranda eſt , quâ de cauſâ ſit.

§ I I.

Docent Francorum Antiſtites in laudato Chriſti Oraculo , non modò præceptum ac injunctum Petri Succeſſoribus , ſed etiam datum & conceſſum eſſe , ut Fratres ſuos in Fide confirment.

Hanc eſſe debere Gallorum Antiſtitum ſententiam ex præcedenti ipſorum Doctrinâ , facilè percipitur , qui enim divinam Fidei indeficientis promiſſionem Petri Succeſſoribus vindicat ; ille profectò non ambigit Petri Succeſſoribus conceſſum eſſe , ut Epiſcopos Fratres ſuos in Fide corroborent. Neminem puto adeò

(3) Les Evêques reſpecteront N. S. Pere le Pape , Chef viſible de l'Egliſe Univerſelle , Vicaire de Dieu en terre , Evêque des Evêques & Patriarches ; en un mot , Succeſſeur de Saint Pierre , auquel l'Apoſtolat & l'Epiſcopat ont eu commencement , & ſur lequel Jeſus-Chriſt a fondé ſon Egliſe , en lui baillant les clefs du Ciel , avec l'infaillibilité de la Foi , que l'on a vû miraculeuſement durer immuable dans ſes Succeſſeurs juſques aujourd'hui ; ce qu'ayant obligé les fidéles Ortodoxes à leur rendre toute ſorte d'obéiſſance , & de vivre en deference à leurs ſaints Décrets & Ordonnances ; les Evêques ſeront exhortés de faire continuer la même choſe.

obtuſum, qui tantæ evidentiæ conſectarium ſtatim non videat; attamen, ut magis ac magis innoteſcat ſingularis Gallorum Antiſtitum cura in rejiciendis, quas ſatis infeliciter ad elevandam R. Pontificis autoritatem excogitarunt adverſarii noſtri diſtinctiunculis, ſeu potiùs nugamentis puerilibus, operæ noſtræ prætium eſſe duximus pauca ex innumeris, ſed perſpicua Gallorum Antiſtitum teſtimonia adhuc ſubjicere, quibus Germana ipſorum ſententia firmetur ampliùs, & ampliùs eluceſcat.

Quod igitur in laudato Chriſti Oraculo non præceptum tantummodò, ut adverſarii noſtri contendunt, verùm etiam datum fuerit Petri Succeſſoribus, ut Fratres ſuos in Fide confirment Galliæ univerſæ teſtatum, & quidem ſolemniter voluerunt Francorum Epiſcopi Pariſiis. An. 1714. congregati. In litteris enim encyclicis, quas ex hoc percelebri conventu adſtantium numero; pietate ac eruditione tam conſpicuo ad univerſos regni Antiſtites direxerunt, ità ſe habent: ***Il a été donné à Pierre & à ſes Succeſſeurs de fortifier ſes Freres dans ces occaſions importantes,*** (où il s'agit de la foi ou des mœurs) quæ Latinè ità ſonant: ***datum eſt Petro & ipſius Succeſſoribus ut Fratres ſuos in his maximi momenti caſibus***, (Fidei videlicet & morum negotiis), ***corroborent***. Id verò probant Illuſtriſſimi Præſules ex eo Lucæ Textu. ***Rogavi pro te.... & tu confirma, &c.*** Quem ad marginem citant, (1) pro re noſtrâ nil expreſſiùs, nil apertiùs. Illud præciſè profitentur adunati Præſules, quod præciſè inficiantur adverſarii noſtri in eâ videlicet Chriſti ſententiâ: ***datum eſſe Petri Succeſſoribus ut Fratres ſuos in Fide confirment***; ſciebant oculati Antiſtites donum ſuos Fratres in Fide confirmandi, ipſiſſimum illud eſſe donum, ſeu privilegium, quod Petri Succeſſoribus vindicant inerrantiæ Pontificiæ deffenſores, abjudicant illius oſores, qui propterea Romanis Pontificibus injunctum quidem fatentur, ut in diſſidiis circà Fidem, aut mores emergentibus ſuos in ſanâ Doctrinâ Fratres confirment; at datum id ipſis conſtanter negant. Verùm, nec Gallicanos Epiſcopos latebat, quid univerſalis, & avita hâc in re docuerit antiquitas, cujuſve ponderis graves apud Eccleſiæ Principes eſſe deberent præpoſtera nonnullorum commenta; ideoque fidenter pronuntiant, ac toti Galliæ declarant in celebri eâ Chriſti ſententiâ, Petro & ejus Succeſſoribus non modò præceptum: ***il a été ordonné***, ſed & datum. ***Il a été donné***, ut Fratres ſuos in Fide corroborent. Hoc ipſum ſuis in Mandatis ac Documentis Paſtoralibus paſſim, nobis ſignificant hodierni Galliarum Præſules. Unius in re notâ &

(1) *Procès Verbal de cette Aſſemblée.* Pag. 111.

cuique obviâ exſcribere ſufficiat Maſſilienſis Epiſcopi verba. ***Petri Succeſſori*** , inquit , ***datum eſt ut Fratres ſuos confirmet*** , (1) ita Maſſilienſis Lucæ textum ad marginem citans.

Et verò qui Galliarum Epiſcopi ſæpiùs aſſerunt Pontificibus Romanis, injunctum à Chriſto fuiſſe officium Fratres ſuos in Fide confirmandi , ulteriùs tradunt Pontifices Petri Cathedram occupantes illi officio nunquam defuturos , ***Petrus*** , inquit , Senonenſis Archi-Præſul , ***confirmandis ſuis Fratribus præpoſitus fuit*** , ***atque ipſos ſine ullâ intermiſſione confirmabit ac in ſuâ Cathedrâ Romæ ſtabilitâ ſemper docebit*** (2) ***Chriſtus*** , ſcribebat ut ſuprà vidimus Illuſtr. de Fenelon , Cameracenſis Antiſtes : ***Petri Fidem in ſuâ Sede nunquam defuturam promittit, atque ex eâ Petrum ſuos Fratres in æternum confirmaturum ;*** & in Mandat. Paſtorali an. 1714. ***O Eccleſia Romæ fundata , ex quâ Petrus ſuos Fratres in æternum confirmabit.*** (3) Paria cæterorum Galliæ Præſulum teſtimonia mitto innumera in quibus , ut percipis , non ſolùm contendunt Illuſtriſsimi Scriptores , Petrum in ſuâ Cathedrâ perpetuum habere Fratres ſuos in Fide confirmandi officium , ſed aſſerunt prætereà Petrum in ſuâ Cathedrâ Romæ conſtitutâ perpetuò ac jugiter ſuos Fratres in Fide confirmaturum , proindeque vi divinæ promiſsionis ſuo , ***Fratres confirmandi*** , officio nunquam defuturum. En Germana Gallorum Antiſtitum Doctrina , quæ dilucidior fiet , ac ſplendidior his Senonenſis Archiepiſcopi verbis : ***ut divina promiſſa executioni demandentur*** , ***eſſentiale eſt*** , ***ut Eccleſia in eâ formâ ſubſiſtat*** , ***quam Chriſtus ipſi dedit habens nimirum pro capite Petrum in ſuis Succeſſoribus junctum cum ſuis Fratribus*** , ***ipſorum nomine veritatem docentem & profitentem*** , ***atque Fratres ſuos in eâ ſui miniſterii vi ac ſoliditate perpetuò confirmantem.*** (4) Aurea hæc tabuliſque cedrinis ſculpenda verba , quæ dignos perilluſtris Gallicanæ Doctrinæ deffenſoris ſenſus exprimant ; quandiù ſtabunt divinæ promiſsiones , tamdiù Petrus in ſuis Succeſſoribus Fratres ſuos in veritate confirmabit. Si Petrus in ſuis Succeſſoribus id aliquando non præſtaret , ſi huic *confirmandi* of-

(1) *In Mand. Paſtor.* Die 26. Junii 1736. Le Succeſſeur de Saint Pierre, à qui il a été donné de confirmer ſes Freres.

(2) *Monito 3°. ad ſuæ olim Diœceſ. refrac.* Pag. 6. Pierre a été chargé de *confirmer ſes Freres* , & il les confirmera ſans ceſſe ; & Pierre parlera toûjours dans ſa Chaire.

(3) O Egliſe de Rome , d'où Pierre confirmera a jamais ſes Freres.

(4) *Epiſt. I. ad Epiſc. Bononienſem datâ* die 25. Decemb. an. 1720. pag. 14. Il eſt eſſentiel à l'exécution des promeſſes , que l'Egliſe ſubſiſte dans la forme que Jeſus-Chriſt lui a donné , c'eſt-à-dire , ayant à ſa tête Pierre dans ſes Succeſſeurs uni à ſes Freres , enſeignant & profeſſant en leur nom la verité , & les y confirmant juſqu'à la conſommation des ſiécles , par la ſolidité & la force de ſon Miniſtere exprimée par le nom de Pierre.

ficio deeſſet, irrita tunc fierent divina promiſſa. Quare? quia ut illa executioni demandentur non ſufficit, quòd Petrus in ſuis Succeſſoribus habeat officium confirmandi ſuos Fratres; ſed eſſentiale eſt, ut eos perpetuò confirmet, ſeu ut ipſiſsimis Senonenſis utar verbis: ***eſſentiale eſt ut Eccleſia caput habeat Petrum in ſuis Succeſſoribus Fratres ſuos inveritate perpetuò confirmantem, vi nimirum ac ſoliditate ſui miniſterii.*** Id inquam eſſentiale eſt, ut divina compleantur promiſſa, ſicuti eſſentiale pariter eſt juxtà clariſsimum Scriptorem, ut Petrus in ſuis Succeſſoribus maneat junctus cum ſuis Fratribus, atque ipſorum nomine veritatem doceat, & profiteatur, nil hìc ambiguum, nil æquivocum, nil obſcurum, nil quod rem noſtram planè non conficiat.

Stet igitur immotum divinam illam Chriſti ſententiam: *Ego rogavi pro te, &c.* in quâ Fidei indeficientis promiſsionem noſtri etiam agnoſcunt adverſarii, non modò Petrum interprete Clero Gallicano, ſed & Petri Sedem, ſeu Succeſſores reſpicere ac Romanis Pontificibus non injunctum à Chriſto dumtaxat, ſed & datum ſeu conceſſum, ut in diſſidiis circà Fidem aut mores emergentibus Fratres ſuos in Fide confirment & corroborent.

CAPUT III.

Inſignis S. Irænei locus interprete ampliſſimo Gallorum Antiſtitum ordine ſupremam & infaillibilem oſtendit Apoſtolicæ Sedis autoritatem.

FUlgentiſsimi, naſcentis Eccleſiæ Gallicanæ, jubaris verba, ſtatim exponere juvat: ***maxima***, inquit, (1) ***& antiquiſſima, & omnibus cognita à glorioſiſſimis duobus Apoſtolis Petro, & Paulo, Romæ fundata & conſtituta Eccleſia eam, quam habet ab Apoſtolis traditionem, & annuntiatam hominibus Fidem per Succeſſiones Epiſcoporum pervenientem uſque ad nos, indicantes, confundimus eos, qui quoquo modo, vel per ſibi placentia, vel vanam gloriam, vel***

(1) Lib. 3°. adv. Hæreſ. Cap. 3.

per cæcitatem & malam ſententiam præter quàm oportet, colligunt; ad hanc enim Eccleſiam propter potiorem (al. *potentiorem*) *principalitatem, neceſſe eſt omnem convenire Eccleſiam.* Splendido hoc Irenæi teſtimonio, apertiſſimè & invictè ſtabiliri, ac confirmari Sedis Apoſtolicæ, ſeu Eccleſiæ Romæ fundatæ, infallibilitatem contendunt illius aſſertores. Nunquid enim, inquiunt; 1°. Una Eccleſiæ Romæ fundatæ traditio, ad omnes Hæreticos confundendos ſufficeret, ſi mutationi, ſi adulterationi, ſi errori eſſet obnoxia? Eam tamen unam refellendis ac confundendis Hæreticis ſatis eſſe diſertè docet S. Irenæus. 2°. Juxtà S. Doctorem neceſſe eſt, ut omnis Eccleſia in Fidei Doctrinâ conveniat cum Eccleſia Romæ fundatâ; porrò, inquiunt, ſola autoritas infallibilis, ut omnes fatentur Theologi, hanc ſecum in Fide ſentiendi neceſſitatem omni Eccleſiæ imponere poteſt; undè qui Romanæ Eccleſiæ Fidei indeficientis, privilegium abjudicant, ubiquè docent poſt Decreta Romana, nullam Eccleſiæ univerſali illa recipiendi neceſſitatem incumbere, ſed plenam illis contradicendi libertatem ineſſe, nec juxtà ipſos neceſſe eſt ut omnis Eccleſia, cum Eccleſiâ Romæ fundatâ, in Doctrinâ Fidei conveniat; imò potiùs neceſſarium eſt, ut Eccleſia Romana totius Eccleſiæ Doctrinam ſequatur. 3°. Quare, inquiunt, neceſſe eſt juxtà S. Irenæum, ut omnis Eccleſia in Fidei Doctrinâ cum Eccleſiâ Romanâ conveniat? Num quia cæteræ Eccleſiæ cum Romanâ concordant? Nullatenus, ludicra ſanè hæc interpretatio quâ admiſſâ is eſſet Irenæi ſenſus: *neceſſe eſt ut omnis Eccleſia, quæ in Fide jam concordat cum Eccleſiâ Romanâ, cum ipsâ in Fide conveniat;* quo quidem, quid abſurdius, quid inſulſius S. Doctori affingi poteſt? Nùm quia tanta in Eccleſiâ Romanâ viget autoritas, ut omni Eccleſiæ neceſſitas incumbat illius traditioni ac Doctrinæ conſentiendi? Ita planè, hanc ipſam rationem affert Lugdunenſis Antiſtes: *ad hanc enim Eccleſiam,* inquit, *propter potiorem principalitatem neceſſe eſt omnem convenire Eccleſiam;* vi igitur ipsâ ſuæ autoritatis habet Eccleſia Romana, juxtà Irenæi ſententiam, ut omni Eccleſiæ in rebus Fidei ſecum ipsâ conveniendi neceſſitatem imponat, ut ipſius traditio omnibus Hæreticis *confundendis* ſufficiat; porrò tantam in Eccleſiâ Romæ fundatâ agnoſcere autoritatem perindè eſſe ac eam, ſupremam & irreformabilem confiteri, vel obtuſus intelligit, quod nec ipſi diffitentur Romanæ infallibilitatis hoſtes. En argumentum, quod ex celebri Irenæi loco paſſim deſumitur ad vindicandam Sedis Apoſtolicæ, ſeu Eccleſiæ Romæ fundatæ, infallibilitatem.

Digitized by Google

Quid ad hoc argumentum Romanæ infallibilitatis oſores ! multa certè , & mira illa quidem , quia cordatis Theologis plerumquè indigna , penè dixi ridicula. Alii pondere veritatis oppreſsi in eo Irenæi teſtimonio immotam & indeficientem Romanæ Eccleſiæ Fidem prædicari inficias ire nequaquàm valuerunt (1) optimè iſti quidem ; alii veritatem quam mente vel inviti perſpiciunt , ore profiteri gravantur , quia ſuis adverſatur præjudicatis opinionibus ; illi autem , egregium S. Irenæi locum , diſsimulare ac ſilentio tegere , quàm futilibus , quod unum poterant , reſponſionibus vim illi novam ac pondus indere maluerunt (2). Audaciores alii , Irenæi teſtimonium , ſuis illuſtrare commentis enixi ſunt. Quid illi porrò ? Id unum frigidè ogganniunt, ſcilicet , illa Sanctiſsimi Martyris verba : POTIOREM PRINCIPALITATEM ſolùm declarare Eccleſiæ Romanæ primatum , nec plus ultrà (3). Verborum feracior eſt Doctor Turnelius , an ſenſu & ratione cæteris abundantior , ipſe judex eſto ; ille itaque velut ex tripode pronuntiat , 1°. Hæreticos traditione Romanæ Eccleſiæ juxtà Irenæum confundi , non quaſi hæc una ſufficiat , ſed quia cum cæteris Eccleſiis Romana in eamdem Fidem conſpirat. 2°. Verba illa Irenæi , PROPTER POTIOREM PRINCIPALITATEM Romanæ Sedis primatum rectè oſtendere , non verò illius infallibilitatem ; de neceſſitate verò quam omni Eccleſiæ incumbere tradit Irenæus cum Eccleſiâ Romæ fundatâ in Doctrinâ Fidei conveniendi , in quo tota argumenti vis eluceſcit , apud Doctorem Sorbonicum (4) ne vola quidem aut veſtigium eſt.

En quò recidunt omnes explanationes , quibus adverſarii noſtri ſplendidum S. Irenæi teſtimonium exponere , ſeu potiùs obſcurare tendunt ; eas refellere nec vacat , nec patitur operis noſtri inſtitutum , imò & ſupervacaneum foret ; ut pote quas retuliſſe, refutaſſe eſt ; iis igitur miſsis fictionibus , de ſolâ agimus Gallicanorum Epiſcoporum mente , nec tàm inquirimus quid de egregio illo Irenæi loco ſentiendum ſit , quàm de illo quid ſenſerint Galliarum Præſules. Ea autem producent quæ , ſi quæ unquam , Apoſtolicæ Sedi , ſeu Romanæ Eccleſiæ ſummam , ac erroris planè neſciam , autoritatem ex Irenæi ſententiâ manifeſtè adjudicant. 1°. Enim quod adverſarii noſtri ubique ſilent ac æternâ ſepultum vellent oblivione , ubique illi inculcant ac prædicant : omnibus ſcilicet Eccleſiis incumbere cum Eccleſiâ Romæ fundatâ vel Sede Apoſtolicâ ſeu Romano Pontifice , in Doctrinâ Fidei conveniendi neceſsitatem. 2°. Tra-

(1) *Defenſor declar. Cl. Gallic.* 1682. Parte 2. Lib. XV. cap. 6.

(2) *Lannoius , in ſuo Epiſtolarum nempe volumine , ubi ex profeſſo Pontificiæ infallibilitatis cultorum argumenta infringere conatur.*

Dupin , in ſuis de antiquâ Eccleſ. Diſcipl. deſſertationibus diſſ. V. cap. 2. *in quo reſolvere ſuſcipit argumenta , quibus R. P. infallibilitas adſtruitur.*

Natalis Alexander in Hiſtor. Eccl. ſæculi XV. & XVI. diſſert. 4. *in quâ illud idem intendit quod præ laudati Scriptores*

(3) *Simon Vigor ad reſponſionem Synod. Concil. Baſil.* Comment. Cap. 3. &c.

(4) *De Eccleſ.* Tom. 2. pag. 235. & ſeqq.

dunt neceſſariam illam omnium Eccleſiarum cum Romanâ conſenſionem, non temporaneam eſſe, ac certis ſolummodò temporibus exhibendam, ſed jugem, ſed perpetuam, nullique ſeu ævorum ſeu locorum differentiæ affixam. 3°. Docent Sedis Apoſtolicæ ſeu Eccleſiæ Romæ fundatæ traditionem tanquam certiſsimam Fidei regulam à ceteris Eccleſiis ſpectandam eſſe; eamque ſolam *confundendis* Hæreticis omnibus planè ſufficere. 4°. Tandem illud Irenæi teſtimonium, ſicuti cæteri Pontificiæ inerrantiæ cultores paſsim urgent ad vindicandum Sedi Apoſtolicæ ſeu Eccleſiæ Romanæ Fidei indeficientis privilegium. Hæc totidem Paragraphis oſtendere pergimus.

§. I.

Gallicani ætatis noſtræ Præſules ubiquè docent, omnibus Eccleſiis incumbere neceſſitatem cum Eccleſiâ Romanâ ſeu Apoſtolicâ Sede, ſeu Romano Pontifice in Doctrinâ Fidei conveniendi.

GAllorum Antiſtitum verba referre, tota ac plena ſit hujuſce aſſertionis probatio. *Commune hoc officium*, inquit, Petrus de Marca Archi. Toloſanus (1) *communionis cum Eccleſiâ Romanâ, cui impendendo cum cæteris Provinciis Gallia adſtringitur, cognoverat ante omnes vetuſtiſſimus ille Lugdunenſium Antiſtes Irenæus, qui unus ſcripſit quòd omnes ſentiebant : ad Romanam Eccleſiam, inquit, propter* POTENTIOREM PRINCIPALITATEM, *neceſſe eſt omnem convenire Eccleſiam ; quaſi diceret juxtà ſinceriorem illorum verborum interpretationem eam eſſe vim unitatis, quæ principium & originem à Petri Sede trahit, ut cum eâ ſentiendi* NECESSITATEM CAETERIS IMPONAT. Card. Archi. & Epiſcopi Pariſiis congregati an. 1728. ad Regem Scribentes : *Primatus*, inquiunt, (2) *quem in Papa agnoſcimus, non conſiſtit in ſimplici honoris præeminentiâ, neceſſe eſt, inquit Irenæus, omnem Eccleſiam ad Romanam convenire propter potiorem illius autoritatem.* Emin. de Biſſy, Epiſcopus Meldenſis, in ſuo Mandato Paſtor. 1. Sept. an. 1718. *cum Eccleſiâ Romæ fundatâ*, inquir, *omnes ubi-*

(1) *De concord. Imp. & Sacerd.* L. 1. cap. 2. n. 6.

(2) *Page* 53. La Primauté que nous reconnoiſſons dans le Pape, ne ſe borne pas à une ſimple prééminence d'honneur : il eſt néceſſaire, dit Saint Irenée, que toutes les Egliſes ſe réuniſſent à celle de Rome, à cauſe de ſa principale autorité.

quæ Eccleſiæ, ac Fideles per orbem diſperſi, in rebus Fidei convenire debent propter excellentem illius principatum, ac quia ab ipſâ Fideles omnes prima percepere Fidei elementa. (1) *Præcipuum illud eſt*, ad Clementem XI. ſcribebant Emin. de Noailles, Pariſ. Archi-Præſul, aliique octo Galliarum Antiſtites; *primæ Sedis decus, ut ad ipſam tanquam unitatis & veritatis centrum cætera conveniant; hoc juxtà paternæ conſuetudinis normam Tridentina Synodus, hoc ſummi Pontifices obſervandum decernunt*, (2) *certum eſt*, inquit, Illuſtr. de Languet, Senonenſis Archi-Præſul in Monito 2°. Ad ſuæ olim Diœceſeos refractarios, *juxtà venerandum Magni Irenæi qui matricium & originalium Orientis Eccleſiarum traditionem nobis attulit teſtimonium, quòd omnis Eccleſia in Fidei Doctrinâ cum Eccleſiâ Romanâ convenire debet propter potiorem illius principatum.* (3) Illuſtr. de Belſunce, Epiſcopus Maſsilienſis, in ſuo Documento Paſtorali, *contre deux Sermons prêchez à Geneve*, edito an. 1736. *Cum hâc*, inquit, *Eccleſiâ Romanâ, omnes ubique Eccleſiæ ac Fideles per orbem diſperſi in rebus Fidei convenire debent propter illius Sedis principatum* (4); & in Docum. Paſtor. ſuper libertatibus Eccleſ. Gallic. *Volumus*, inquit, *indivulsè adhærere Eccleſiæ Romanæ Matri & Magiſtræ, quâ cum omnes Eccleſiæ ac Fideles omnes per univerſum orbem diſperſi in cauſis divinis convenire debent propter potiorem illius principalitatem: hi ſunt genuini Eccleſiæ Gallicanæ ſenſus, atque ipſi imponit, qui alios eidem ſenſus attribuit* (5).

(2) Epiſt. a Clementem XI. S. P. Scriptâ die 5. Febr. an. 1714.

Hanc quæ omnibus Eccleſiis incumbit Sedi Apoſtolicæ, ſeu Romano Pontifici in Fidei Doctrinâ adhærendi neceſsitatem fuſiùs inculcant ac latiùs evincunt inter alios Jacobus Benignus Boſſuetius Epiſcop. Meldenſis, in Sermone habito ad convent. Pariſienſem an. 1682. pag. 38. & ſeq. item in ſecundâ. Inſtruct. Paſtor. *ſur les promeſſes de l'Egliſe*; cujus caput 87. hunc præ ſe fert titulum: *Communio*

(1) *Page* 10. C'eſt avec l'Egliſe de Rome, que toutes les Egliſes particulieres, & les Fidéles repandus ſur la terre, do vent s'accorder ſur les matieres de la Foi, à cauſe de ſon excellente principauté, & parce que c'eſt d'elle que ces mêmes Fidéles ont reçu les premiers élemens de la Foi.

(3) *Page* 51. Il eſt certain, ſelon ces paroles ſi reſpectables du Grand Saint Irenée, qui nous a aporté la tradition des Egliſes matrices & originales de l'Orient, que toute l'Egliſe doit convenir avec l'Egliſe Romaine (dans la Doctrine de la Foi), à cauſe de l'excellence de l'autorité, de la grandeur de ſon origine, au-deſſus des autres Egliſes.

(4) C'eſt avec l'Egliſe de Rome que toutes les Egliſes particulieres, & les Fidéles répandus dans l'Univers doivent s'accorder ſur les matieres de la Foi, à cauſe de la prééminence de ſon ſiége.

(5) *Page* 38. Nous voulons demeurer inſéparablement uni à l'Egliſe Romaine, à cette Egliſe Mere & Maitreſſe, avec laquelle toutes les Egliſes & tous les Fidéles répandus par toute la terre, doivent s'accorder dans les cauſes de Dieu, à cauſe de ſa principale & excellente principauté: Ce ſont là les veritables ſentimens de l'Egliſe de France; & on lui en impoſe, quand on lui en attribue d'autres

Communio cum R. Pontifice neceſſaria juxta acta primorum generalium Conciliorum, ipſi Miniſtro Jurieu probata (1). Petrus de Marca, laudatus toto Cap. 2. Lib. 1. de Conc. Sac. & Imp. Illuſtr. de Fenelon, Arch. Camerac. in Docum. Paſtor. Primâ Martii an. 1706. Num. 24. & in Docum. Paſtor. 29. Junii an. 1714. num. 7. Illuſtr. de S. Albin, Camerac. alter Archiep. Doc. Paſtor. 23. Junii an. 1732. pag. 25. Item in Doc. Paſtor. adversùs conſultationem Advocator. Pariſienſium pag. 10. & ſeqq. Illuſtr. de Colongue, Epiſcopus Aptenſis paſsim in Doc. Paſtor. 20. Dec. 1717. Illuſtr. de Languet, Arch. Senonenſis in ſuis obſervationibus in Docum. Paſtor. Eminentiſſimi de Noailles, Num. 48. Item in primâ ad Epiſcopum Antiſſiodor. Epiſtolâ pag. 64. & ſeq. & iterùm in Monito 2°. ad ſuæ olim Diœceſeos refractarios pag. 51. & ſeqq. & Monito 3°. pag. 6. & pag. 88. Illuſtr. de Belſunce, Epiſcopus Maſsilienſis in Docum. Paſtor. ſuper lib. Eccleſ. Gallic. pag. 65. & ſeqq. & in Docum. Paſtor. *contre deux Sermons prêchez à Geneve*, edito an. 1736. pag. 20. & 21. Illuſtr. de Revol, Epiſc. Oleron. Mand. Paſtor. 21. Aprilis 1714. Vix integrum volumen ſufficeret indicandis cæteris Gallorum Antiſtitum locis, quæ aſſertioni noſtræ quàm maximè favorabilia ſunt.

Hanc conſenſionis neceſſitatem, nec obſcuriùs exprimunt Galliarum Epiſcopi, quando tam ſæpè, tam nitidè cum Hieronymo docent: *ſpargere illum qui cum Romano Pontifice non colligit*; id autem expreſſè tradunt Emin. de Mailli, Arch. Remenſis in Docum. Paſtor. 10. Sept. 1718. pag. 14. Emin. de Biſſy, Mand. Paſtor. 1. Sept. an. 1718. pag. 10. Illuſtr. de Fenelon, in Docum. Paſtor. 29. Junii 1714. Num. 11. Epiſcopus Andegavenſis in opuſculo cui titulus: *Avis inſtructifs.* Edito an. 1717. pag. 8. Epiſcopus Graſſenſis, in Mand. Paſtor. 21. Oct. 1718. pag. 3. Epiſcopus Nivernenſis, Mand. Paſtor. 7. Sept. 1718. pag. 4. Epiſcopus Maſsilienſis, in ſuo Docum. Paſtor. *contre deux Sermons prêchez à Geneve*, edito an. 1736. parte primâ, pag. 20. Epiſcopus Bajonenſis, Docum. Paſtor. 20. Julii 1729. pag. 65. Illuſtriſſ. de Languet, Archiepiſcopus Senonenſis in ſuâ primâ ad Epiſcopum Antiſſiodor. Epiſt. pag. 65. ac tandem, ut innumeros taceam, Cardinales, Arch. & Epiſc. Gall. Pariſiis congregati in communi ad Regem Epiſtolâ datâ die 4. Maii 1728. pag. 53.

At regerent adverſarii quorsùm iſta, quæ nullus negat, inficia-

(1) La Communion avec le Pape, néceſſaire ſelon ces Actes (*des premiers Conciles Géneraux*) avoués par le Miniſtre Jurieu.

tur nemo? Dicunt Galliarum Antiſtites neceſſarium eſſe, ut omnes Eccleſiæ cum Romanâ in Doctrinâ Fidei conſentiant, quia ætate quam vivimus una eſt Eccleſiæ Romanæ cum cæteris Fides; nil igitur mirum, quòd Illuſtriſſimi Præſules hanc Eccleſiæ Romanæ ſeu R. Pontifici adhærendi neceſſitatem ubiquè urgeant, ex quo certè pro infallibilitate Romanâ, nil poteſt concludi.

Verùm quàm inſulſa, quàm commentitia, quàm à Gallorum Antiſtitum Doctrinâ procul aliena ſit hæc adverſariorum reſponſio, mecum jam expende, Lector oculate. 1°. Juxtà pulchram hanc adverſariorum interpretationem hoc erit Gallorum Antiſtitum ratiocinium: *neceſſe eſt, ut cæteræ Eccleſiæ cum Romanâ in Fide conveniant, quia cæteræ cum eâ in Fide conveniunt;* ſeu *quando cæteræ Eccleſiæ cum Romanâ in Fide conveniunt, tunc neceſſe eſt ut cæteræ cum eâ conveniant.* Stolidum & ineptum, ut vides, nimis eſt hoc ratiocinium, ut eruditis tot Galliarum Epiſcopis cum adverſariis noſtris illud affingere non erubeſcas. 2°. Hanc cum Romanâ Sede in Fide conveniendi neceſſitatem ubiquè urgent Antiſtites Gallicani ad commendandam, ac extollendam Romanæ Sedis ſuprà cæteras autoritatem, id cuicunque citata ipſorum loca perlegenti certum erit ac indubium; at ſi valet adverſariorum interpretatio, ea neceſſitas ad extollendam Romanæ Sedis ſuprà cæteras autoritatem nullatenùs conducit, de Pariſienſi enim & quacunque aliâ Eccleſiâ æquè dicetur ac de Romanâ, quòd cæteræ Eccleſiæ cum Pariſienſi in Fide concordare debent, quando cæteræ Eccleſiæ concordant. 3°. Si Fides adverſariis, ideòjuxtà Gallicanos Epiſcopos, omnes Eccleſiæ cum Romanâ in Fide convenire debent, quia cæteræ cum eâ Fide concordant; at conſule laudata Gallorum Antiſtitum teſtimonia, commentitia hæc ratio ab eorum nemine traditur, à nemine affertur, in eo ſolo unicè loco requieſcit, eamque reperias, in quo nata, dico, in præjudicatâ adverſariorum mente. 4°. Scire deſideras, quare omnibus Eccleſiis juxta Gallicanos Epiſcopos neceſſitas incumbat cum Romanâ Sede in Fide conveniendi? Cauſam non diſſimulant candidi juxtà ac avitæ traditionis amatores Antiſtites, ea verò eſt quæ inania adverſariorum figmenta penitùs disjiciat; ſiquidem ubiquè tradunt Romanam Eccleſiam cæteris ſecum ſentiendi neceſſitatem imponere, ſeu neceſſe eſſe, ut cæteræ Eccleſiæ cum Romanâ in Fide conveniant, non quia cæteræ cum eâ concordant, ſed quia Romanus Pontifex, Romana Sedes ſupra cæteras habet primatum; ità planè juxtà genuinam & expreſſam Gal-

lorum Antiſtitum ſententiam : cæteris Eccleſiis cum Romanâ in Fide conveniendi neceſſitas incumbit *propter illius Eccleſiæ ſuprà cæteras principatum*, ſeu ut olim aïebat fulgentiſſimum Eccleſiæ Gallicanæ lumen S. Irenæus, PROPTER POTIOREM ILLIUS PRINCIPALITATEM. Num dubitas ? at quæ ſuprà retulimus, expende Gallorum Antiſtitum verba, conſule quæ citavimus, innumera eorum teſtimonia, nec ampliùs dubitabis ; hæc eſt Gallorum Antiſtitum una vox, una Doctrina, quòd Eccleſiæ Romanæ ſeu R. Pontificis primatûs potentior autoritas, non verò Eccleſiæ Romanæ, ut fingunt adverſarii, cum cæteris concordia, omnibus Eccleſiis ſecum ſentiendi neceſſitatem imponat. Hanc neceſſitatem non repetunt Illuſtriſsimi Præſules ex cæterarum Eccleſiarum cum Romanâ in Fide conſenſu, ſed ex potiori primæ Sedis autoritate, ità ut cæteræ Eccleſiæ ideò teneantur cum Romanâ in Fide convenire, quia Romanus Pontifex, Romana Eccleſia ſuprà cæteras habet Principatum : *propter potiorem principalitatem, &c.*

Hæc ad refutanda adverſariorum commenta ultrò, ni fallor, ſufficiunt, quæ tamen non ſint niſi præludia ; quæ enim jamjam dicturi ſumus, nullum exoticis interpretamentis, nullum inanibus cavillationibus locum relinquere poſſunt ; interim maneat immotum, quod demonſtrandum nobis erat Gallicanos, videlicet, Antiſtites ubiquè profiteri ac illud prædicare, quod omnibus Eccleſiis incumbat cum Eccleſiâ Romanâ, ſeu Sede Apoſtolicâ in Doctrinâ Fidei conveniendi neceſsitas.

§. II.

Juxtà Gallicanos Antiſtites ſemper ac perpetuò neceſſe eſt, ut omnis Eccleſia cum Romanâ ſeu Sede Apoſtolicâ in Doctrinâ Fidei conveniat.

ID 1°. colligitur ex dictis, cum enim juxta communem Gallorum Antiſtitum Doctrinam, ut vidimus, hæc neceſsitas cum Sede Apoſtolicâ in Fide conveniendi omnibus Eccleſiis incumbat propter illius ſuprà cæteras Primatum ſeu Principatum ; ſive quod idem eſt, cùm Sedis Apoſtolicæ ſeu Romani Pontificis Primatus cauſa ſit cur cæteræ Eccleſiæ cum Sede Apoſtolicâ in Doctrinâ Fidei convenire debeant, tamdiù certè omnibus Eccleſiis hæc neceſsitas incumbet, quamdiù Sedes Apoſtolica ſeu Romanus Pontifex Pri-

matum obtinebit, & conſequenter ſemper ac perpetuò neceſſe erit, ut omnis Eccleſia cum Sede Apoſtolicâ in Doctrinâ Fidei conveniat ex certiſſimâ quippe Catholicorum omnium ſententiâ, Sedes Apoſtolica, ſeu Romanus Pontifex, Primatum ſibi à Deo ſuprà, cæteros conceſſum nunquam non habiturus eſt.

II. Hæc duo conſtanter & ubique tradunt Antiſtites Gallicani, 1°. conſenſionem cum Romano Pontifice, cum Sede Apoſtolicâ ſeu Eccleſiâ Romæ fundatâ, *ſemper & inviolatè* ab omnibus ſervandam eſſe. 2°. Hanc conſenſionem in nudis verbis vel in externo ac ſterili obſequio non conſiſtere, ſed in ſincerâ unius ejuſdemque Fidei cum Sede Apoſtolicâ profeſſione, ità ut cum eâ unitus non ſit qui dogmaticis illius decretis obſiſteret, quive idem in Fide cum ipsâ minimè ſentiret. Si porrò hæc ità ſunt, ut ſunt revera, evidentiſſimè patet omnes juxtà Gallorum Antiſtitum Doctrinam *ſemper & inviolatè* teneri unam eamdemque Fidem cum Sede Apoſtolicâ ſeu Romano Pontifice profiteri, ac dogmaticis illius decretis adhærere; reſtat igitur, ut quæ duo de Gallicanis Epiſcopis protulimus, expreſſis ipſorum verbis elucidentur ac confirmentur.

Conſtans itaque, 1°. eſt ac perpetua Gallorum Antiſtitum Doctrina conſenſionem cum Romano Pontifice, cum Sede Apoſtolicâ ſeu Eccleſiâ Romæ fundatâ *ſemper & inviolatè* ab omnibus ſervandam eſſe; innumera ſunt quæ id evincunt ipſorum teſtimonia, plura, ſed pauca, inter tanta hæc ſubjicimus.

Cardinales, Archiepiſcopi & Epiſcopi Galliarum, in 2°. Memoriali quod Philippo Aurelianenſium duci tunc Regni Moderatori obtulerunt menſe Martio an. 1717. *nos conſervabimus*, inquiunt, (1) *ut cum S. Cypriano loquamur, unitatem in Eccleſiâ, nunquam diſcedentes à Cathedrâ quam Deus inſtituit, ut illius unitatis eſſet centrum*: & in 1°. Memoriali pag. 19. *inviolatè aſtricti Apoſtolicæ Sedi vinculis quæ Chriſtus ipſe formavit, conſervabimus intimos obſequii ſenſus qui jure illi denegari non poſſunt.* (2)

Jacobus Benignus Boſſuetius, Epiſcopus Meldenſis, in Sermone habito ad Epiſcopos Pariſiis congregatos an. 1682. ac maximis encomiis ab eo conventu cæteriſque paſſim Galliarum Epiſcopis celebrato: *Autoritas Eccleſiaſtica*, aiebat, *in unius (Petri) perſonâ primò ſtabilita non aliâ conditione propagata eſt, quam ut ſemper*

(1) *Page* 42. Nous maintiendrons pour parler avec Saint Cyprien l'unité dans l'Egliſe, en ne nous ſeparant jamais de la Chaire que Dieu a établi pour en être le centre.

(2) Inviolablement attachés à la Chaire Apoſtolique par des liens que J. C. même a formés, nous conſerverons pour elle les ſentimens reſpectueux qu'on ne peut lui refuſer avec juſtice.

Digitized by Google

ad unitatis ſuæ principium revocaretur , & omnes , qui eam autoritatem gerendam habebunt , eidem Cathedræ inſeparabiliter adhærere tenentur. (1) Et in primo Documento Paſtorali : *ſur les promeſſes de l'Egliſe* , num. 32. *in hâc inviolabili adhæſione Cathedræ divi Petri Chriſti promiſſis ducimur.* (2)

Eminentiſſimus de Biſsi , in Docum. Paſtor. 14. Junii an. 1728. *Eccleſia Romana quam Chriſtus conſtituit caput corporis quod ſemper debet eſſe unum , & quod tamen hanc unitatem ſervare non poteſt , niſi illi Eccleſiæ conjunctum maneat.* (3) Et in Mand. Paſtor. 1. *Sept. an.* 1718. *Summus Pontifex viſibile eſt corporis myſtici Jeſu Chriſti caput , cui omnia membra debent arctè uniri ut ſint in communione Sanctorum , ejuſque emolumentorum ſint conſortes ; væ iis qui ſe dignos redderent , ut ſepararentur à communione hujus primæ mundi Eccleſiæ quive crederent in tali ſtatu ſe Agnum comedere poſſe , ac aliis Sacramentis communicare , abſque ſui ipſius & illorum profanatione* (4).

Eminentiſsimo Antiſtiti apprimè concinunt Epiſcopi Nivernenſis , Mand. Paſtor. 7. Sept. an. 1718. pag. 4. Graſſenſis , Mand. Paſtor. 21. Oct. 1718. pag. 3.

Eminent. de Noailles , Archi. Pariſ. in Mand. Paſtor. 3. Oct. 1718. *Cathedra Petri* , inquit , ſuos Diœceſanos allocutus *centrum eſt unitatis Catholicæ , inviolabiliter ei adhæreatis* (5). Eminent. de Mailli , Arch. Remenſis , in Mand. Paſtor. 1. Sept. 1718. *inviolabili nexu conjungimini Eccleſiæ Romanæ quæ cæterarum Mater eſt ac Magiſtra* (6). Illuſtriſ. de Villeroy , Arch. Lugdun. in Mand. Paſtor. 24. Sept. 1718. *edocendus eras , ut inviolabiliter unitatis centro adhæreres & capiti Eccleſiæ* (7). Epiſcopus Bajonenſis , in Docum. Paſtor. 20. Julii 1729. *Omnes mundi Eccleſiæ , unam*

(1) *Page* 24. L'autorité Eccléſiaſtique , premierement établie en la perſonne d'un ſeul (Pierre) , ne s'eſt répanduë , qu'à condition d'être toûjours ramenée au principe de ſon unité ; & tous ceux qui auront à l'exercer , ſe doivent tenir inſéparablement unis à la même Chaire.

(2) *Page* 98. Dans cet inviolable attachement à la Chaire de Saint Pierre , nous ſommes guidés par la promeſſe de Jeſus-Chriſt.

(3) *Page* 14. L'Egliſe de Rome , que Jeſus-Chriſt a établie la tête d'un Corps qui doit toûjours être un , & qui ne peut toutefois conſerver ſon unité , qu'en demeurant uni avec elle.

(4) *Page* 10. Le Souverain Pontiſe eſt le Chef viſible du Corps miſtique de Jeſus-Chriſt , avec lequel tous les Membres doivent être étroitement unis pour être dans la Communion des Saints , & pour participer à tous ſes avantages. Malheur à ceux qui ſe rendroient dignes d'être ſéparés de la Communion de cette premiere Egliſe du monde , & qui croiroient pouvoir en cet état manger l'Agneau , participer aux autres Sacremens ſans les profaner , & ſans devenir eux-mêmes des profanes.

(5) *Page* 5. La Chaire de Saint Pierre eſt le centre de l'unité Catholique ; demeurez y inviolablement attachés.

(6) *Page* 16. Soyez inſéparablement unis à l'Egliſe Romaine , qui eſt la Mere & la Maitreſſe des autres.

(7) *Page* 4. Il falloit vous aprendre à être inviolablement attachés au centre de l'unité & au Chef de l'Egliſe.

tantùm componere debent cum Eccleſiâ Romanâ intimâ & inviolabili Communione, quam ſemper ſervare debent cum eâ (1). Epiſcopus Carcaſſonenſis, Mand. Paſtor. 5. Julii 1729. *omnis fidelis Eccleſiæ Romanæ inviolabiliter adhærere tenetur* (2). Epiſcopus Aptenſis Docum. Paſtor. 20. Dec. 1717. *Papa centrum unitatis & Fidei, quo tendere corde & mente omnis Chriſtianus tenetur*, (3) Epiſcopus Bononienſis, Docum. Paſtor. 1724. *Hoc reſtat Chariſſimi, ut vos horter, ne unquam à Fide Eccleſiæ Romanæ recedatis, hâc enim ſanctæ Sedi Apoſtolicæ unione una eſt Eccleſia.* (4) Epiſcopus Vivarienſis, Mand. Paſtor. 1. Sept. 1718. *Huic communioni* (Eccleſiæ Romanæ) *omnes adhærere tenemur, in quâ vivere cupimus & mori* (5) Epiſcopus Maſſilienſis in Docum. Paſtor. ſuper libertat. Eccleſ. Gallic. *Huic Rom. Eccleſiæ cæterarum Matri & Magiſtræ inſeparabiliter adhærere volumus, hæc ſunt vera Eccleſiæ Gallicanæ ſenſa* (6). Illuſtriſsimus de Fenelon, in Docum. Paſtor. 1. Martii 1706. Num. XXIV. *inviolabiliter*, inquit, utens verbis Cleri Gallicani ad Innocentium X. an. 1653. ſcribentis, *cum Cathedrâ Petri ſervanda eſt communio* (7).

Qui plura & uberiora deſiderat, conſulat Illuſtr. de Languet, Archiepiſcopum Senonenſem. Illuſtr. de S. Albin, Archiepiſcopum Cameracenſem in locis ſupra (8) indicatis.

(8) *Pag.* 46.

2°. Nec minùs eſt ad mentem Gallorum Antiſtitum, hanc cum R. Pontifice, cum Sede Apoſtolicâ ſeu Eccleſiâ Romæ fundatâ unionem, ab omnibus ſemper & inviolatè ſervandam, in nudis verbis vel in externo ac ſterili obſequio minimè conſiſtere, ſed in ſincerâ unius ejuſdemque Fidei cum ipsâ profeſsione; ità ut ille cum Sede Apoſtolicâ junctus non ſit, qui illius decretis obſiſteret, nec idem cum ipsâ in Fide ſentiret; *ea eſt vis unitatis*, inquit, Petrus de Marca, Arch. Toloſan. de Concord. Sac. & Imp. Lib. 1. cap. 2. num. 6. *Quæ principium & originem à Petri Sede trahit, ut* CUM EA SENTIENDI *neceſſitatem cæteris imponat. Romanæ*

(1) Toutes les Egliſes du monde n'en doivent faire qu'une avec celle de Rome, par la Communion intime & inviolable qu'elles doivent garder avec elle.

(2) Tout Fidéle doit être inviolablement attaché a l'Egliſe de Rome.

(3) Le Pape, centre de l'unité & de la Foi, où tout Chrêtien doit ſe rendre de cœur & d'eſprit.

(4) *Page* 19. Il ne me reſte, mes très-chers Freres, qu'a vous exhorter de ne vous écarter jamais de la Foi de l'Egliſe de Rome. C'eſt par l'union au Saint Siége Apoſtolique, que l'Egliſe eſt une.

(5) C'eſt a cette Communion (de l'Egliſe de Rome), que nous devons tous être attachés, & dans laquelle nous voulons vivre & mourir.

(6) *Page* 28. Nous voulons demeurer inſéparablement uni à l'Egliſe Romaine, à cette Egliſe Mere & Maitreſſe...... ce ſont la les veritables ſentimens de l'Egliſe de France.

(7) Il faut conſerver une Communion inviolable avec la Chaire de Pierre.

Digitized by Google

Eccleſia, inquit, Emin. de Biſſy, Docum. Paſtor. ſuprà laudato, *quam Chriſtus conſtituit centrum communionis Eccleſiaſticæ, & caput corporis quod unum ſemper eſſe debet, quòd quæ tamen unitatem ſervare non poteſt, niſi cum eâ maneat unitum tùm* SENSUUM CONFIRMITATE, *tùm perfectâ omnium ſuorum membrorum ſubordinatione*, (1) *hæc communio*, inquit, Illuſtr. de Ratabon, Epiſcopus Vivarienſis in Mandato 1. Sept. 1718. pag. 5. *cum Romanâ Eccleſiâ in ſolo obſequio minimè conſiſtit, ſed etiam* IN FIDE ET DOCTRINA (2). *A Fide Eccleſiæ Romæ nunquam eſſe recedendum*, modò aïebat Epiſcopus Bononienſis. *Etiamſi reliquum omne quis haberet*, inquit, Illuſtr. de Colongue, Epiſcopus Aptenſis in Mandat. Paſtor. 20. Decembris 1717. *Si R. Pontificis Fidem non ſequitur, eſt extra Eccleſiam Catholicam, cujus unitas ſemper Fidei unitatem eſt fundata, hanc ob cauſam*, pergit eruditus Antiſtes, *neceſſarium eſt, ut fundamentum Communionis Eccleſiaſticæ ſit ejuſdem Fidei fundamentum, unde Flavianus, olim Patriarcha Antiochenus, Paulino, qui cum R. Pontifice ſe corde & mente unitum eſſe gloriabatur, reponebat: ſi Damaſi Communione gloriaris, eam comproba tuæ cum ipſius Doctrinâ conformitate* (3).

Plura Gallorum Antiſtitum teſtimonia congerere tædet in re tam manifeſtâ; quis enim neſciat quàm ſæpe obtruderint Queſnelliani neceſſariam cum Romano Pontifice, cum Sede Apoſtolicâ communionem ab iis etiam ſervari poſſe, qui dogmaticis ipſius decretis renituntur? Quis neſciat Queſnellianos ubique ſe R. Pontificis, ſe R. Sedis communioni indivulsè addictos conteſtari; licèt Clementinæ Conſtitutioni *Unigenitus* obſiſterent? At quis pariter ignorat, quo zelo, quo ardore, in hanc Janſenianorum Doctrinam undique inſurrexerint eruditi Galliarum Antiſtites? Tam verè docentes, quàm ſolidè oſtendentes neceſſariam cum R. Pontifice, cum Sede Apoſtolicâ communionem in Fide potiſsimùm conſiſtere, ac de Sedis Apoſtolicæ communione fruſtrà ſibi blandiri qui dog-

(1) L'Egliſe de Rome que Jeſus-Chriſt a établie à la tête d'un Corps qui doit toûjours être un, & qui ne peut toutefois conſerver cette unité, qu'en demeurant uni avec elle, tant par une conformité de ſentiment, & par une ſubordination parfaite de tous ſes Membres.

(2) C'eſt a cette Communion (avec l'Egliſe de Rome) que nous devons tous être attachés..... Comunion non-ſeulement de déference & de reſpect, mais de Croyance & de Foi.

(3) Quand on auroit tout le reſte, ſi l'on ſe détache de la croyance du Souverain Pontiſe, on eſt hors de l'Egliſe Catholique, dont l'unité eſt fondée ſur l'unité de la Foi; c'eſt pour cette raiſon, qu'il eſt néceſſaire que le fondement de la Communion Eccléſiaſtique ſoit le fondement de la même Foi; & c'eſt dans cet eſprit, que Flavien, autrefois Patriarche d'Antioche, repondit a Paulin qui ſe vantoit d'être uni d'eſprit & de cœur avec le Pape: Si vous êtes, lui diſoit-il, dans la Communion de Damaſe, faites le paroître par une conformité de Doctrine avec la ſienne.

maticis illius judiciis non obtemperat. Mendacem falſam & illuſoriam illam eſſe unionem, quæ inter eos invenitur, qui in Fide diſcrepant, quia vera ac neceſſaria unio exigit, ut idem in Doctrinâ Fidei credatur ac prodicetur; hæc contra refractarios paſſim tradunt Galliarum Antiſtites; hæc multis argumentis confirmant ac præ cæteris Illuſtr. de Languet, Archiepiſcopus Senonenſis in monito 2°. Adversùs ſuæ olim Diœceſeos refractarios à pag. 39. uſque ad pag. 44. Conſule etiam, ſi vacat per otium, Mand. Paſtor. Emin. de Biſſy, 1. Sept. 1718. pag. 8. & ſeq. Mand. Paſtor. Emin. de Mailli, Arch. Remenſis, 10. Sept. 1718. pag. 13. & ſeq. ac tandem Mand. Paſtor. Epiſcopi Aptenſis, 20. Dec. anno 1717.

Unum addo, Gallicanos ſcilicet Epiſcopos ubi neceſſitatem urgent cum Sede Apoſtolicâ conveniendi ſemper, loqui de neceſſitate cum Sede Apoſtolicâ in *Fidei Doctrinâ* conveniendi, ut conſtat ex laudatis in §. præcedenti ipſorum verbis; ex quo manifeſtum eſt neceſſariam cum Sede Apoſtolicâ unionem in Fide potiſſimùm conſiſtere.

Jam verò, ſi juxtà Gallicanos Antiſtites, unio cum R. Pontifice ſeu Apoſtolicâ Sede SEMPER ET INVIOLATE ab omnibus ſervanda ſit; & aliundè ſervari non poſſit, niſi idem in Fide cum Sede Apoſtolicâ ſentiatur, SEMPER igitur & INVIOLATE juxtà Gallicanos Antiſtites neceſſe eſt, ut omnes cum Romano Pontifice ſeu Sede Apoſtolicâ in Doctrinâ Fidei conveniant, quod erat demonſtrandum.

III. Conceptis verbis declarant Antiſtites Gallicani SEMPER AC JUGITER neceſſe eſſe, ut omnis Eccleſiâ cum Romanâ in Fidei Doctrinâ conveniat *ſive velitis ſive nolitis*, inquit, Illuſtr. Languet, Senon. Archiep. ſuæ olim Diœceſeos refractarios allocutus, *ſemper fatendum erit, quòd, ut Eccleſiæ alicujus traditio ſit legitima & tuta, oporteat ut eum Eccleſiæ Romanæ Doctrinâ conveniat juxtà S. Irenæum*, (1) & in Monito 2°. pag. 52. *oportet*, inquit, *ut quælibet Eccleſia à Romanâ de die in diem recipiat veram Doctrinam, ut ad veram pertineat Eccleſiam*, (2) & rursùs in monito 3°. pag. 6. *cateræ Eccleſiæ eo ipſo deſinerent eſſe Eccleſiæ*, *quò*

(1) *Monito* 3°. pag. 88. Que vous le vouliez ou non, il faudra toûjours avoüer que pour que la tradition particuliere d'une Egliſe ſoit legitime & ſûre, il faut qu'elle convienne avec celle de l'Egliſe de Rome, ſelon S. Irenée.

(2) Il faut que toute autre Egliſe reçoive de celle-là (de Rome), de jour en jour la vraie Doctrine, pour être de la véritable Egliſe.

quò à Romanâ ſemina Doctrinæ quotidie non mutuarentur (1).

Haud abſimilia tradit Epiſcopus Maſſilienſis in ſuo Doc. Paſtor. ſuper libertat. Eccleſ. Gallicanæ : SEMPER, inquit, pag. 26. *verum erit dicere, quòd oportet, ut omnes Eccleſiæ cum Romanâ* (in Doctrinâ Fidei) *concordent.* (2) Illuſtr. de Fenelon, Camerac. Archi-Præſul, *in hoc*, inquit, *centro communi* (Romanâ Eccleſiâ) *omnes peculiares Eccleſiæ ſine ullâ intermiſſione comprobant ac renovant ſuas traditiones, ut quotidiè certò ſciant eas non eſſe vitiatas.* (3)

Nunquam finiſſemus in proſequendis cæteris Gallorum Antiſtitum teſtimoniis his planè conſimilibus, unum audire ſufficiat Emin. de Biſſy, cauſam dilucidè exponentem ob quam SEMPER & JUGITER omni Eccleſiæ incumbat neceſſitas Eccleſiæ Romæ fundatæ Doctrinæ ac Fidei adhærendi : *Eccleſiæ corpus*, inquit, *ſemper unum eſſe debet, porrò unum eſſe non poteſt, niſi cum Eccleſia Romæ fundatâ maneat unitum*, *tum* SENSUUM CONFORMITATE, *tum perfectâ omnium ſuorum membrorum ſubordinatione.* (4)

Adde quòd Galliarum Antiſtites ex hâc quæ omni Eccleſiæ incumbit neceſſitate cum Romanâ in Fide conveniendi, paſſim colligunt Sedem Apoſtolicam, ſeu Eccleſiam Romæ fundatam, à Fide deviare non poſſe, ut infrà oſtendemus ; id porrò tanquam certiſſimum ab ipſis haberi ſupponit, quòd SEMPER ac PERPETUO neceſſe ſit ut omnis Eccleſia cum Romanâ in Fide concordet ; quid enim ſi hæc neceſſitas perpetua non eſſet, num ex hâc neceſſitate poſſet concludi Romanam Eccleſiam à Fide nunquam deviaturam ?

Ex iis omnibus manet apertiſſimum ac firmiſſimum, SEMPER ac JUGITER neceſſe eſſe juxtà Gallicanos Epiſcopos, ut omnes Eccleſiæ cum Romanâ in Doctrinâ Fidei conſentiant, ac dogmaticis illius decretis intimè adhæreant.

(4) *Loco ſupra citato.*

(1) Les autres Egliſes ne ſeroient point des Egliſes, dès-qu'elles ne puiſeroient point chaque jour dans celle là (de Rome) les ſemences de la vraie Doctrine.

(2) Il ſera éternellement vrai de dire, qu'il faut que toutes les Egliſes ſe réüniſſent à l'Egliſe Romaine, qui eſt l'Egliſe de Pierre, à cauſe de ſa puiſſante principauté.

(3) *Docum. Paſtor.* 1. Martii 1706. num. 24. C'eſt dans ce centre commun, que toutes les Egliſes particulieres verifient & renouvellent ſans ceſſe leur tradition, pour s'aſſurer chaque jour que la leur en particulier n'eſt point alterée.

§. III.

Eccleſiæ Romanæ traditio ſeu Doctrina cæteris Eccleſiis Fidei Regula & una confundendis Hæreticis omninò ſufficiens, juxta Gallicanos Antiſtites, exiſtit.

I. HAnc concluſionem ex præcedentibus ſpontè fluere facilè percipitur; nunquid enim omnibus Eccleſiis incumberet neceſſitas, cum Romanâ in Fidei Doctrinâ conſentiendi, & quidem ſemper ac jugiter, ſi Romanæ Eccleſiæ Doctrina, immota ac certiſſima non eſſet Fidei regula? Hujuſce profectò conſectarii veritatem apprimò noverant Epiſcopi Gallicani Meloduni an. 1579. congregati; enim verò præcipiunt ut omnes Fideles *apertâ profeſſione eam fidem pronuntient, quam Sancta Romana Eccleſia, Magiſtra, columna & firmamentum veritatis profitetur & colit;* volunt igitur, ut verbis utar Illuſtriſsimi de Languet, (1) Antiſtites venerandi, ut Eccleſiæ Romanæ Doctrina, omnium Fidelium Fidei ſit regula: Quare? Si auſcultes adverſariis ubique fingentibus; quia, inquient, Eccleſia Romana cum cæteris tunc conſentiebat; at ſi attendas laudatos Antiſtites ſua ſenſa pandentes, *quia*, inquiunt, *ad hanc, Eccleſiam Romanam propter ſuam principalitatem, neceſſum eſt omnem convenire Eccleſiam.* Vide quomodo memorati Præſules ex hâc, quæ cæteris Eccleſiis incumbit, cum Romanâ conveniendi; neceſſitate, concludant & velint, ut Eccleſiæ Romanæ Doctrina, omnibus Fidelibus ſit regula Fidei? en verba præfati conventûs: *apertâ profeſſione eam Fidem pronuntient* (omnes Fideles) *quam Sancta Romana Eccleſia, Magiſtra, columna & firmamentum veritatis profitetur & colit; ad hanc enim propter ſuam principalitatem neceſſum eſt omnem convenire Eccleſiam.* (2) Hæc verba paſſim citant, ſuaque faciunt hodierni Galliarum Antiſtites (3). Ipſo igitur Gallorum Epiſcoporum judicio, illius Eccleſiæ traditio ab omnibus tanquam certiſsima Fidei regula eſt habenda, quâ cum cæteræ Eccleſiæ convenire debent. Porrò conſtat ex Paragraphis præcedentibus omnes Eccleſias cum Romanâ in rebus Fidei convenire, & quidem ſemper ac jugiter, debere juxtà perpetuam Gallorum Antiſtitum Doctrinam.

(2) *Mémoires du Clergé de France, ancienne Edition.* Tom. 1. pag. 438.

(3) *Illuſtr. de Languet, Archiep. Senon. Monito* 2. Pag. 47. & alii.

(1) *Monito* 2ª. *Pag.* 47. L'Aſſemblée tenuë à Melun en 1579. propoſe à tous les Fidéles pour regle de leur Croyance, ce que croit & profeſſe la Sainte Egliſe de Rome.

II. Illius Eccleſiæ traditio certiſſima eſt Fidei regula, quam qui ſequitur & ſequetur, ſemper veram, ſemper Catholicam Fidem ſequetur; porrò juxta Gallicanos Antiſtites, Romanæ Eccleſiæ Doctrinæ adhærere perinde ſemper erit ac veram Eccleſiæ Fidem profiteri; quod ſic demonſtramus. Juxtà Catholicos omnes, quamdiù ſtabit Eccleſia, tamdiù erunt notæ, quibus vera Eccleſia à falſis diſtinguatur, & conſequenter notæ quibus vera Eccleſia à falſis diſcernitur, perpetuæ ſunt ac immotæ, ſicut ipſa Eccleſia; atqui juxtà Gallicanos Antiſtites unio cum Romano Pontifice, cum Eccleſiâ Romæ fundatâ, quæ juxtà ipſos in Fidei Doctrinâ potiſſimùm conſiſtit, eſt nota, & quidem *neceſſaria* veræ Eccleſiæ *ideoque vera Doctrina* (1). Ergo hæc Romano Pontifici, Romanæ Eccleſiæ in Doctrinâ adhæſio, perpetua erit veræ Eccleſiæ, veræ Doctrinæ nota, ſeu quod idem eſt, perinde ſemper erit veræ Eccleſiæ, veræ Fidei adhærere, ac Romani Pontificis, Romanæ Eccleſiæ Doctrinæ conſentire; res eſt certiſſima dummodo conſtet unionem cum Romano Pontifice, cum Romanâ Eccleſiâ, ſeu adhæſionem Romano Pontifici, Romanæ Eccleſiæ, juxtà Gallicanos Epiſcopos, veræ Eccleſiæ eſſe notam quâ nimirum à falſis diſtinguatur; id porrò ſuadent ac perſuadent hæc aperta Gallorum Antiſtitum teſtimonia. *Vera Eccleſia*, inquit, Illuſtr. de Languet, Senon. Archiep. *nota eſt Præſidem habere Sedem Apoſtolicam & Succeſſorem Divi Petri atque huic veræ unionis centro adhærere....* *numquid oblitus es*, pergit idem Archi-Præſul, *adhæſionem viſibili Eccleſiæ Catholicæ centro notam eſſe unitatis Catholicæ*; & Paulòpoſt: *Nota Eccleſiæ Catholicæ tam neceſſaria, communio videlicet & concordia cum Eccleſiâ Romæ fundatâ.* (2)

Illuſtr. de Vintimille, Archiep. Pariſienſis in Epiſtolâ ad Regem, ſcriptâ die 8. Febr. an. 1730. *Iſta*, inquit, *Cathedræ Petri fidelis adhæſio, hoc filiale ergà Chriſti in terris Vicarium obſequium, quod Eccleſiam Catholicam ab omnibus Sectis ſecernit.* (3) Emin. de Tencin, in Mand. Paſtor. 15. Febr. an. 1734. *Sanctæ Sedi*, inquit, *centro unitatis adhæſio, quæ ſemper habita fuit tanquam*

(1) *Illuſtr. de Languet, ibid.* Pag. 39. La vraie Egliſe, & par conſéquent la vraie Doctrine.

(2) *Epiſt. ad Epiſcop. Antiſſiodor. datâ die* 25. *Septembris* 1722. *num.* XXII. Une marque de la vraie Egliſe, c'eſt d'avoir à ſa tête la Chaire Apoſtolique & le Succeſſeur de Saint Pierre, & d'être uni a ce centre de la vraie Communion... Avez-vous donc oublié qu'une marque de l'unité Catholique, c'eſt d'être uni au centre viſible de l'Egliſe Catholique.... Une marque ſi néceſſaire de l'Egliſe Catholique, ſçavoir, la Communion & la concorde avec l'Egliſe de Rome.

(3) Cet attachement fidéle pour la Chaire de St. Pierre, ce reſpect filial pour le Vicaire de Jeſus-Chriſt ſur la terre, qui diſtingue l'Egliſe Catholique de toutes les Sectes.

probatior Catholicitatis character. (1) Clerus Gallic. in comitiis an. 1730. Scribens ad Regem : *Cathedræ Petri*, inquit, *adhæſio, quæ Catholicam Eccleſiam ab omnibus Sectis ſecernit.* (2) Tandem nequid dicam de Boſſuetio, Meldenſi Epiſcopo (3); de Cameracenſi, Archi-Præſule (Domino de St. Albin) (4) aliiſque quàm plurimis; conſule Illuſtriſsimum de Languet, loco mox citato; ibi datâ operâ adversùs refractarios Conſtitutioni *Unigenitus*, pari elegantiâ ac eruditione demonſtrat unionem cum Sede Apoſtolicâ, ſeu Romano Pontifice in Fidei Doctrinâ, adeò certam veræ Eccleſiæ ac veræ Doctrinæ eſſe notam, ut ex eo, quòd aliquis Sedi Apoſtolicæ adhæreat, aſſerat Illuſtr. Præſul *neceſſario ſequi* quòd veræ Eccleſiæ adhæreat, additque *eum qui certò ſcit ſe Eccleſiæ Romæ fundatæ conſentire, tàm eſſe tutum de ſuæ Doctrinæ veritate, quàm qui certò ſcit ſe Eccleſiæ univerſali adhærere* (5).

(3) 1. *Docum Paſtor. ſuper Eccleſ. promiſſ. num. XXXII.* Pag. 97.

(4) *Mand. Paſt. 23. Jun. an.* 1732 Pag. 25.

Et verò ubì vera Eccleſia, ibì vera Doctrina; atqui juxta Gallicanos Antiſtites ibì *ſemper* erit vera Eccleſia ubi erit Romanus Pontifex ſeu Eccleſia Romæ fundata : *Eccleſia*, inquit, Senonenſis Antiſtes ſæpe laudatus, *viſibilis ſemper erit per eas certas notas quæ ipſam manifeſtant, per ſuum caput Jeſu Chriſti Vicarium & Petri Succeſſorem, per ſuam Eccleſiam Apoſtolicam, neceſſarium communionis centrum, &c.* (6) Deinde fuſiùs eam probat in difficillimis etiam temporibus, veram Eccleſiam ſemper agnoſcendam eſſe à ſuo capite, R. Pontifice & ab Eccleſiâ Romanâ (7). Equidem ſi erroneam Fidei definitionem R. Pontifex fidelibus proponeret, jam nulla tunc ipſis ſupereſſet Fidei regula cui certò adhærere poſſent; imò, dices, ſupereſt Eccleſia ſeu Paſtorum Corpus; at, reponit Senonenſis Archi-Præſul, (8) *qui dicit Paſtorum corpus ſupponit caput*, & rursùs Emin. de Tencin, in Epiſt. 4. ad Epiſcopum Senenſem datâ menſe Jul. an. 1729. *non alia*, inquit, *datur Eccleſiæ univerſalis definitio, quàm quæ à corpore Epiſcopali unà cum Sanctâ Sede profertur* (9). Hinc eſt quòd Epiſcopi Gallicani ut pluribus jam obſervatum fuit Corpus Paſ-

(7) *Page* 194. 195.

(1) Attachement au Saint Siégé au centre de l'unité, attachement qui a toûjours été regardé comme le caractere le plus marqué de la Catholicité.

(2) L'attachement à la Chaire de Saint Pierre, qui diſtingue l'Egliſe Catholique de toutes les Sectes.

(5) Et ſi on peut ſe raſſûrer ſur ce qu'on eſt de l'Egliſe Catholique, on peut, & on doit ſe raſſurer de même, ſi l'on en poſſède une marque ſi néceſſaire, ſçavoir, la Communion & la concorde avec l'Egliſe Apoſtolique de Rome.

(6) *Octavo Docum. Paſtor. an.* 1731. *num. LXXIV.* pag. 138. L'Egliſe ſera toûjours viſible par les marques aſſûrées qui la font reconnoître, par ſon Chef Vicaire de Jeſus-Chriſt & Succeſſeur de Pierre, par ſon Egliſe Apoſtolique, centre néceſſaire de la Communion, &c.

(8) *Monito* 2. Pag. 53. Qui dit, le Corps des Paſteurs ſupoſe le Chef.

(9) *Page* 19. Il n'y a d'autre déciſion de l'Egliſe univerſelle, que celle du Corps Epiſcopal uni au Saint Siége.

torum, non niſi Romano Pontifici junctum, infallibile prædicent ; ſecreto igitur R. Pontifice Paſtorum capite, qui perverſa dogmata fidelibus proponeret, reliqui Paſtores certa Fidei regula eſſe non poſſunt, quia juxta Gallicanos Epiſcopos, non eſſent illi infallibile Eccleſiæ ſeu Paſtorum corpus cui inhærendum eſt, proindeque nulla tunc fidelibus certa ſupereſſet Fidei regula.

Quid ergò ſupereſt niſì ut concludamus ibì ſemper futuram juxta Galliarum Antiſtites veram Doctrinam, Catholicam Fidem, ubi erit Romanus Pontifex, ac Eccleſia Romæ fundata ; ſemper igitur veram profitebitur Doctrinam, qui Romano Pontifici, qui Eccleſiæ Romæ fundatæ conſentiet ; quis ergo inficias ibit hujuſce Eccleſiæ Romanæ traditionem ſeu Doctrinam, tanquam certiſſimam Fidei regulam à Gallicanis Epiſcopis agnoſci ? Nunquid certiſſima Fidei regula non eſt illius Eccleſiæ Doctrina, quæ veræ Eccleſiæ, quæ veræ Fidei perpetuus erit character, quam nullus unquam ſequatur, quin veram, quin Catholicam Fidem profiteatur ? Talem porrò eſſe Romanam Eccleſiam ac illius Doctrinam, in laudatis Gallorum Antiſtitum verbis, quis non videat ?

Quid ergo, inquies, ſi inſignis ac ſpectabilis aliqua Eccleſia, aliquando à Romanâ diſſentiret in Fidei Doctrinâ, nùm eo ipſo ceſſaret univerſalis ac veræ Eccleſiæ eſſe membrum ? Nùm eo ipſo deſineret eſſe vera Eccleſia ? Id tamen neceſſariò ſequeretur, ſi Romanæ Eccleſiæ adhæſio in Fidei Doctrinâ, perpetua ac immota foret veræ Eccleſiæ, veræ Doctrinæ nota ; id, fateor, ſequitur ; at mecum etiam agnoſce, quòd Gallicani Epiſcopi ubique tradant eas omnes Eccleſias eo ipſo veras Eccleſias eſſe ac veræ Eccleſiæ membra deſinere quo à Sedis Apoſtolicæ ſeu Eccleſiæ Romæ fundatæ Doctrinâ diſſentirent ; *ſine iſtâ Eccleſiâ Apoſtolicâ Romanâ*, inquit, Senonenſis Archi-Præſul : (1) *cæteræ Eccleſiæ veræ non eſſent Eccleſiæ, eo ipso quòd ab illâ veræ Doctrinæ ſemina quotidie non acciperent* ; & alibi (2) ſuos allocutus adverſarios ; *pro vobis non ſtat*, inquit, *centrum Catholicæ veritatis, autoritas Cathedræ Apoſtolicæ, ſinè quâ tamen nulla unquam ſocietas dici vel eſſe poterit vera Eccleſia aut ad veram Eccleſiam pertinere.* Epiſcopus Aptenſis in Mand. Paſtor. 20. Dec. an. 1717. *quamvìs*, inquit, *cætera omnia*

(1) *Monito* 3. Pag. 6. Sans cette Egliſe Apoſtolique de Rome, les autres Egliſes ne ſeroient point des Egliſes, dès-qu'elles ne puiſeroient point chaque jour dans celle-la les ſemences de la vraie Doctrine.

(2) *Monito* 2. Pag. 52. Vous n'avez point pour vous le centre de l'unité Catholique, l'autorité de la Chaire Apoſtolique, ſans laquelle jamais néanmoins aucune ſociété ne pourra ſe dire ni la vraie Egliſe, ni même être de la vraie Egliſe & en faire partie.

Digitized by Google

quis haberet , ſi à Fide R. Pontificis recedit , extra Catholicam eſt Eccleſiam (1). Illuſtr. de Fenelon , in Docum. Paſtor. 29. Junii an. 1714. Num. vii. *Quicunque* , ait , *cum Eccleſiâ principali* (Romanâ) *non convenit , expugnatus eſt abſque diſcuſſione , novitatis reus eſt , deflectit à centro immobili ad quod lineæ omnes referri debent , ut Fidei unitatem ſervent* (2). Hinc eſt quod Epiſcopus Maſſilienſis aſſerere non dubitaret : *ex hâc cum Sede Apoſtolicâ unione* quæ juxta ipſum in Doctrinâ Fidei præſertim conſiſtit, *fidelium ſalutem pendere* (3). Tandem Conſule Boſſuetium, Meldenſem Epiſcopum datâ operâ confutantem in 2. Inſt. Paſt. ſuper Eccleſ. promiſſ. quod pſeudo-Miniſter Jurius aſſerebat *ex divino* , videlicet *Petri & ipſius Succeſſorum Primatu , juxta Græcos antiquos , minimè ſequi quòd Epiſcopi cum Romanis Pontificibus communicare teneantur ut ad Eccleſiam pertineant* (4).

(4) Cap. LXXXVI. Pag. 102. Edit. Pariſ. an. 1729. in 12.

Ex iis, quæ ulterioribus Gallorum Antiſtitum teſtimoniis, ideo non confirmamus ; ne in immenſum creſcat opus noſtrum , percipis quàm conſtans, quàm certum ſit apud ipſos , quod Sedis Apoſtolicæ Doctrina , cæteris Eccleſiis certiſſima Fidei regula eſſe debeat , cùm nitidè declarent eas omnes Eccleſias eo ipſo deſinere eſſe veras , quo à Sedis Apoſtolicæ ſeu Eccleſiæ Romanæ Fide diſſentirent.

III. Tandem nitidè declarant Galliarum Antiſtites, Eccleſiæ Romæ fundatæ Doctrinam ſeu traditionem Chriſtianorum Fidei regulam eſſe debere : *hujuſce Eccleſiæ* (Romanæ) inquit, Emin. de Mailli , Arch. Remenſis : *in quâ Doctrinam ſuo cum ſanguine Apoſtoli fuderunt , traditio veſtræ Fidei ſit regula* , & iterum : *Doctrina Eccleſiæ Romanæ Sanctis Patribus ſemper pro regulâ fuit ; congregati ſunt Patres , non ad eam impugnandam , ſed ad comprimendos eos qui ab eâ recedebant* (5). Hujuſce Eccleſiæ Doctrinam , ab antiquis Eccleſiæ Conciliis habitam ſemper fuiſſe ut certiſſimam Fidei regulam , pronuntiabat Boſſuetius Meldenſis Epiſcopus in ſermone ſæpiùs laudato : en ipſius verba : *omnia illorum temporum Concilia oſtendunt , in his quæ Fidem & diſciplinam ſpectant , ſanctos Anteceſſo-*

(1) Quand on auroit tout le reſte, ſi l'on ſe détache de la croyance du Souverain Pontife, on eſt hors de l'Egliſe Catholique.

(2) Quiconque ne s'accorde pas avec l'Egliſe principale de Rome, eſt confondu ſans diſcuſſion ; il eſt convaincu de nouveauté, il s'écarte du centre immobile auquel toutes les lignes doivent aboutir, pour garder l'unité de la Foi.

(3) *Docum. Paſtor. ſuper libert. Eccleſ. Gallic.* Pag. 138. C'eſt de cette union (avec le Saint Siége) que dépend votre ſalut.

(5) *Mandat. Paſtor.* 10. *Septembris* 1718. Pag. 16. Que la tradition de cette Egliſe, dans laquelle les Apôtres ont répandus leur Doctrine avec leur ſang, regle votre croyance. *Et Pag.* 3. La Doctrine de l'Egliſe Romaine a ſervi dans tous les tems de regle aux SS. Peres ; ils ſe ſont aſſemblés non pour la combattre, mais pour reduire ceux qui s'en écartoient.

Digitized by Google

res noſtros Eccleſiam Romanam ſemper intuitos fuiſſe, a; illius traditionibus ductos fuiſſe. (1) Eadem ſunt verba Emin. de Mailli, Arch. Remenſis in ſuo Docum. Paſtor. 4. Jan. 1717. pag. 24. id pariter ſignificat Illuſtr. de S. Albin, Camerac. Archi-Præſul in ſuo Docum. Paſtor. 23. Junii 1732. his verbis: *Romam olim conſulebant omnes undiquè Catholici, ut de veritate certi efficerentur* (2). Epiſcopus Bellovacenſis in Sermone Synodali an. 1714. *quanta nobis ſecuritas pro regulâ noſtrarum deciſionum habere judicium hujus æternæ Cathedræ quæ à Petro ejuſque Succeſſoribus edocta hæreſes non agnoſcit?* (3)

Hinc eſt quòd Galliarum Antiſtites expreſſè tradant Eccleſiæ Romanæ non eſſe inquirere, nùm ſua Doctrina cum cæterarum Eccleſiarum traditione concordet, ut de ſuæ Fidei veritate ſit certa, quòd garriunt adverſarii noſtri; ſed è contrà, cæteris Eccleſiis incumbere officium inquirendi num ſua cùm Romanâ Doctrinâ conveniat, ut de ſuæ traditionis veritate tutæ ſint: ſi *Conſtitutio* Unigenitus, inquit, Cameracenſis Archi-Præſul, *fidem ſubvertit ..... non ampliùs neceſſarium erit ut Eccleſiæ privatæ ad Romanam Eccleſiam recurrant, ut certæ fiant veram Eccleſiæ ſe tenere Doctrinam; Romana è contra erit Eccleſiæ hanc Doctrinæ collationem peragere.* (4) Hoc utitur argumento Cameracenſis, ut oſtendat adversùs refractarios, Conſtitutionem *Unigenitus* veræ Fidei apprimè conſonam eſſe.

Hinc eſt quòd ſæpiùs aſſerant Galliarum Antiſtites, Romanæ Eccleſiæ, ſeu in eâ Sedentis Rom. Pontificis, Doctrinæ adhæſionem eſſe medium *tutè* in Fide ambulandi, ac Sacrum Fidei depoſitum conſervandi. *Cathedræ Petri*, inquit, Epiſcopus Tullenſis in Mandat. Paſtor. an. 1714. *communione intimâ atque inviolabili adhæreamus, en medium tutè in Fide ambulandi* (5), Camerac. Archi-Præſul in Docum. modò laudato: *priſcis ac fauſtis illis temporibus*, inquit, *in quibus Spiritus Apoſtolicus potiſſimùm vigebat, Epiſ-*

(1) Tous les Conciles de ces tems font voir, qu'en ce qui touchoit la Foi & la Diſcipline, nos ſaints prédéceſſeurs regardoient toujours l'Egliſe Romaine, & ſe gouvernoient par ſes traditions.

(2) C'étoit à Rome qu'on s'adreſſoit autrefois de toutes les parties du monde, pour s'aſſurer de la vérité.

(3) Quelle aſſurance pour nous d'avoir pour regle de nos déciſions, le jugement de cette Chaire éternelle, qui, enſeignée par S. Pierre & ſes Succeſſeurs, ne connoit point d'Héréſies?

(4) *Docum. Paſtor. adverſ. Conſultat. Advocator.* Pag. 12. & 13. Si la Conſtitution *Unigenitus* renverſe la Foi ..... il ne faudra plus que les Egliſes particulieres recourent à l'Egliſe Romaine, pour s'aſſurer que la Doctrine qui s'enſeigne chez elle eſt la Doctrine de l'Egliſe: ce ſera au contraire à l'Egliſe Romaine, à faire les frais de cette confrontation.

(5) Attachons nous à la Chaire de Saint Pierre par une Communion intime & inviolable: c'eſt le moyen de marcher ſurement dans la Foi.

copi tutius non agnoſcebant medium Fidei puritatem ſervandi, ac novatores comprimendi, quàm ad Eccleſiam Romanam, tanquàm ad ipſorum oraculum, confugere (1). Illuſtr. de Ratabon, Vivarienſis Epiſcopus: *ut conſervemus*, inquit, *Sacrum Fidei depoſitum, Eccleſiæ Capiti, in Petri Cathedra Sedenti, adhæreamus.* (2) Epiſcopus Maſſilienſis in Docum. Paſtor. *contre deux Sermons de Geneve, &c.* edito an. 1736. *noſtra*, inquit, *viſibili Eccleſiæ capiti obedientia, veritati nos addictos eſſe probat.* (3) Tandem Illuſtr. de Fenelon, in Docum. Paſtor. 29. Junii an. 1714. num. VI. *quandò quis*, ait, *in Eccleſiæ Romanæ communione manet, integram & perfectam religionis Chriſtianæ ſoliditatem tenet. Quicunque hujus Eccleſiæ, quæ ſemper eſt virgo Doctrinæ, adhæret, de ſuæ Fidei puritate tutus eſt* (4).

Si his omnibus nondùm ſuadentur adverſarii noſtri, Eccleſiæ Romanæ ſeu Sedis Apoſtolicæ Doctrinam, tanquam certiſſimam Fidei regulam, ab Epiſcopis Gallicanis agnoſci; edoceant nos, quid ampliùs requiratur, illudque addemus; at ſeduiò priùs animadvertant ex allatis teſtimoniis hæc manere certa ac indubia, 1°. Quòd ſemper ac perpetuò neceſſe erit ut omnis Eccleſia cum Romana in Doctrina Fidei conſentiat. 2°. Quòd Romanæ Eccleſiæ Doctrinæ adhærere, perindè ſemper erit ac veram Eccleſiæ Doctrinam profiteri. 3°. Quòd hæc Romana Eccleſia, veræ Eccleſiæ ac veræ Doctrinæ ſempiterna ſit nota. 4°. Quòd æternæ Eccleſiæ eò ipſo veræ Eccleſiæ membra eſſe deſinerent, quò à Romanæ Doctrinâ diſſentirent. 5°. Quòd hujuſce Eccleſiæ Romanæ traditio Chriſtianorum Fidei regula eſſe debeat ac ut talis à tota retrò antiquitate, à ſanctis Patribus & Conciliis ſemper habita fuerit. 6°. Quòd Romanæ non eſt Eccleſiæ inquirere nùm ſua traditio cum cæterarum Eccleſiarum Doctrinâ concordet, ut de ſuæ Fidei veritate ſit certa, ſed è contra cæteris Eccleſiis incumbere officium inquirendi, nùm ſua cum Romanâ Doctrinâ conveniat, ut de ſuæ traditionis puritate tutæ ſint. 7°. tandem quòd inviolata Eccleſiæ illi Romanæ adhæſio,

(1) *Page* 10. Dans ces tems heureux où l'eſprit Eccléſiaſtique étoit encore dans toute ſa vigueur, les Evêques ne trouvoient point de moyen plus certain de conſerver la pureté de la Foi, & de reprimer les Novateurs, que de recourir à l'Egliſe Romaine comme à leur oracle.

(2) *Mand. Paſtor. 1. Septembris an.* 1718. Pag. 4. Pour conſerver le ſacré dépôt de la Foi, demeurons uni au Chef de l'Egliſe, qui eſt aſſis dans la Chaire de Saint Pierre.

(3) *Page* 19. Notre ſoumiſſion au Chef viſible de l'Egliſe, eſt une preuve de la vérité que nous ſuivons.

(4) Quand on demeure dans la Communion de l'Egliſe de Rome, on tient l'entiere & parfaite ſolidité de la Réligion Chrétienne..... Quiconque demeure uni à la Doctrine de cette Egliſe, toûjours vierge, ne hazarde rien pour ſa Foi.

adhæſio, certiſſimum ſit medium in Fide tutè ambulandi : quæ omnia manifeſtiſſimè demonſtrant Eccleſiæ Romanæ ſeu Sedis Apoſtolicæ Doctrinam, juxta Gallicanos Antiſtites certiſſimam eſſe Fidei regulam.

Hoc ſemel de Gallicanis Epiſcopis ſtabilito, nulli dubium eſſe poteſt, quin apud ipſos hujuſce Eccleſiæ Romanæ Doctrina confundendis Hæreticis omnino ſufficiat; unde in hujuſce tam aperti conſectarii probationem à congerendis Gallorum Antiſtitum teſtimoniis ſuperſedendum eſſe duximus; unum audi Cameracenſem Archi-Præſulem D. de S. Albin, qui non modò præſentem Galliæ, ſed & antiquam Sanctorum Patrum; ac univerſæ Eccleſiæ ſententiam nobis exponere ſe ſignificat : *Tertullianus*, inquit, in ſuo Docum. Paſtor. contra Conſult. Advoc. Pariſ. *Adhuc Catholicus non aliis armis ad impugnandos ſui temporis Hæreticos utebatur, quàm Eccleſiæ Romanæ autoritate, nec ipſis vèl permittebat ut diſputarent aut proferrent ſcripturas quas habebat ut fundum qui eorum non erat, ac ut theſaurum à quo tenebantur abſtinere; haud opus eſt, ipſis inquiebat, examinare hæc ſacra monumenta quæ ad Eccleſiam pertinent, & quorum Eccleſia fidelis eſt Cuſtos. Romanæ habemus Eccleſiæ autoritatem quæ nobis ſufficit : quàm felix iſta Eccleſia cuï totam Doctrinam Apoſtoli cum ſanguine ſuo profuderunt!* (1). Ita planè, candide Lector, juxta Galliarum Antiſtitum ſententiam, hujuſce Eccleſiæ Romæ fundatæ autoritas confundendis ac refutandis Hæreticis ſatìs eſt; non ſola Eccleſiæ univerſalìs traditio, ſed etiam hujuſce peculiarìs Romanæ Eccleſiæ Doctrina confutandis omnibus Hæreticis una ſufficit. *Eccleſiæ Romanæ traditio*, inquit, Emin. Card. de Rohan, *omnes Hæreticos confundit* (2). *Hâc quæ in Cathedrâ principali traditur Doctrinâ*, pronuntiabat Epiſc. Bellovacenſis in Serm. Synod. an. 1714. *Hæreſes evertere à Magno Irænæo nos edocemur.* (3) Verùm de hâc ipſâ re latiùs infrà diſſeremus.

(1) *Pag.* 10. Tertulien encore Catholique n'avoit point d'autres armes pour combattre les Hérétiques de ſon tems, (que l'autorité de l'Egliſe de Rome). Il ne leur permettoit pas même d'entrer en diſpute, ni d'alleguer les Ecritures, qu'il regardoit comme un fonds qui ne leur apartenoit pas, & comme un tréſor auquel il ne leur étoit pas permis de toucher; ſans examiner, leur diſoit-il, ces prétieux monumens qui apartiennent à l'Egliſe, & dont elle eſt la fidéle dépoſitaire, nous avons l'autorité de l'Egliſe Romaine qui nous ſuffit; heureuſe Egliſe, à qui les Apôtres ont enſeigné toute la Doctrine qu'elle profeſſe, Doctrine d'autant plus ſûre & plus autentique, qu'ils l'ont ſcellée de leur propre ſang.

(2) *Mandato Paſtor. 7. Junii* 1718. pag. 11. La tradition de l'Egliſe de Rome confond tous les Hérétiques.

(3) C'eſt par la Doctrine enſeignée dans cette Chaire principale, que le Grand Saint Irénée nous apprend à détruire les Héréſies.

§ IV.

Ex Gallorum Antiſtitum ad Irenæi locum Doctrinâ in Paragraphis præcedentibus expoſitâ jure colligitur, & colligunt ipſi Sedem Apoſtolicam ſeu Eccleſiam Romæ fundatam à Fide deficere non poſſe.

Quòd illa Eccleſia Fidei indeficientis privilegio gaudeat, quæ vi ſui primatûs ſeu principatûs, ceteris ſe-cum ſentiendi neceſſitatem imponit, cum quâ ceteræ ſemper ac jugiter in Doctrinâ Fidei convenire debent, cujus traditio ceteris eſt Fidei regula, ac confundendis Hæreticis omnino ſufficit, tam clarum illud, tam evidens eſt, ut magìs eſſe non poſſit, nec inficiantur adverſarii noſtri qui eas prærogativas, non aliam ob cauſam, Romanæ Eccleſiæ abjudicant, quàm quòd illæ certiſſimè ac apertiſſimè adſtruant illius infallibilitatem; unde in eo probando immorari, Lectoris indulgentiâ abuti cenſeremus.

Verùm diſputatur num illæ prærogativæ competant Eccleſiæ Romæ fundatæ ſeu Sedi Apoſtolicæ juxta ſinceram Irenæi textûs interpretationem: negant Romanæ infallibilitatis oſores; affirmant illius defenſores: quid Gallicani Præſules? Iſtis ſubſcribunt, & cum eiſdem eas prærogativas Sedi Apoſtolicæ ſeu Eccleſiæ Romæ fundatæ aſſerunt & vindicant; id conſtat ex Paragraphis præcedentibus. Quid reſtat igitur niſi ut fateamur veridici Gallicanos Antiſtites, quemadmodum ceteros inerrantiæ Pontificiæ cultores, probè intellexiſſe Sedis Apoſtolicæ ſeu Eccleſiæ Romæ fundatæ infallibilitatem laudatâ Irenæi ſententiâ manifeſtè ſtabiliri, ac confirmari. Id autem eò confidentiùs de Gallicanis Epiſcopis pronuntiamus, quòd vèl ipſi hoc Irenæi teſtimonio pro aſſerendâ Sedis Apoſtolicæ ſeu Eccleſiæ Romæ fundatæ infallibilitate paſſim utantur; ſi dubitas, conſule inter alios Emin. de Biſſy, in Docum. Paſtor. 14. Junii 1728. pag. 14. Illuſtr. de Languet, in Monito 2°. adversùs ſuæ olim Diœceſeos refractarios pag. 51. Illuſtr. de Fenelon, in Mand. Paſtor. 9. Junii an. 1714. Num. VII. (1); Illuſtr. de S. Albin, Cameracenſem alterum Archi-Præſulem in Docum. Paſtor. contra Conſultationem Advocat. pag. 10. Illuſtriſſ. de Belſunce, Epiſcopum Maſſilienſem in Docum. Paſtorali, *contre deux Sermons prêchez à Genéve*, Part. primâ, pag. 20. Eminen de Tencin, in Docum. Paſtor. ad ſuæ Diœceſis Archi-Preſbiteros dato an.

(1) *In collectione Mandator. Pag.* 508. 509.

1728. Hi omnes quorum verba infrà ſubjiciemus (1) inter varia, quæ plenâ manu congerunt, veterum teſtimonia, laudatum Irænei textum citant ac laudant, ipſique potiſſimum inſiſtunt, ut evincant Sedem Apoſtolicam, Eccleſiam Romæ fundatam à verâ, à Catholicâ Fide nunquam fore defecturam.

(1) V. excerpta è Mandatis & Docum. Paſtor. Gallorum Antiſtitum ad calcem hujus voluminis ſubjecta.

Et hæc ſufficiant ad certò dignoſcendam Germanam circa celebrem Irenæi locum Gallorum Antiſtitum ſententiam, quæ una eadémque ſit ac Romanæ infallibilitatis Aſſertorum, quæque ſingula adverſariorum commenta non minùs evertat, quàm ſolidè oſtendat S. Irenæum, Magnum dico Galliarum Epiſcopum ab ipſis Apoſtolorum diſcipulis inſtitutum, qui Eccleſiaſtici regiminis formam quam Chriſtus Apoſtolis delineaverat ac Apoſtoli Eccleſiis tradiderant ignorare non potuit, Sedis Apoſtolicæ infallibilitati planè ſuffragari.

CAPUT IV.

Celebris S. Auguſtini locus: Cauſa finita eſt, &c. *interprete Gallorum Antiſtitum ordine ſupremum oſtendit ac irreformabile eſſe Sedis Apoſtolicæ judicium.*

CUM plures ex Africâ Epiſcopi in Urbe Carthaginenſi ac Milevitanâ congregati Pelagianos errores damnaſſent, Innocentium Pontificem maximum datis ad eum literis rogarunt, ut latam ab eis contra Pelagianos ſententiam ſuâ autoritate confirmaret. Æquiſſimis ipſorum votis annuit Romanus Pontifex, ac illorum contra Pelagianam Doctrinam judicium Apoſtolico reſcripto confirmavit. Vix autem certa hujuſce Sedis Apoſtolicæ decreti notitia ad S. Auguſtinum pervenit, cùm ſtatim pronuntiat toties ventilatam Pelagianorum cauſam, reſcripto Sedis Apoſtolicæ laudata Africæ peculiaria Concilia confirmante, fuiſſe demum finitam: *jam enim*, inquit Sermone 131. aliàs 2. de verbis Apoſt. cap. 10., *de hâc cauſâ duo Concilia* (Africana) *miſſa ſunt ad Sedem Apoſtolicam, indè etiam reſcripta venerunt. Cauſa finita eſt: utinam aliquando finiatur error!* Quo tempore ſanctus Doctor id affirma-

bat, vix pauci fluxerant menſes à lato Innocentii Decreto, ut cum aliis obſervant doctiſſimi Benedictini in præfatione Tom. 10. Operum S. Auguſtini, Epiſcopus Cabillonenſis in ſuâ primâ ad D. de Grugé Advocatum Generalem Epiſtolâ datâ an. 1715. (1); Turnelius de Eccleſ. Tom. 1. quæſt. 3. art. 2. pag. 346. D. de Montagne Doctor Sorbonicus, in Turnelio contracto, Tract. de Gratiâ diſput. 1. art. 2. §. 1. Celebris apud Gallos Author operis inſcripti : *refutation de l'apel au futur Concile* pag. 110. aliique paſſim eruditi Galliæ ſcriptores.

Hoc porrò ſancti Doctoris effato fieri manifeſtum quòd tanquam ſuprema, ac pro finiendis Fidei controverſiis decretoria ab Auguſtino habita fuerint Sedis Apoſtolicæ judicia, graviſſimi intellexere undique theologi. Quid enim, inquiunt, ſi ea errori ac reformationi obnoxia cenſuiſſet, ſi neceſſarium ad finiendas Fidei cauſas exiſtimaſſet univerſalis Eccleſiæ judicium, num cauſam Pelagianorum finitam dixiſſet ſtatim ac prolatam in ipſos à duobus Provincialibus Africæ Synodis damnationem à Sede Apoſtolicâ fuiſſe confirmatam accepit ? Innocentii decretum aliquorum Africæ Epiſcoporum ſententiam confirmans profectò non erat judicium univerſalis Eccleſiæ, nec quale ab adverſariis intelligi ſolet, majoris Epiſcoporum partis ; & tamen eo finitam fuiſſe Pelagianorum cauſam prædicat Auguſtinus.

Nec quiſquam regerat, pergunt, Pelagianam hæreſim ab Eccleſiâ univerſali jam fuiſſe proſcriptam, quo tempore S. Auguſtinus finitam illorum cauſam affirmabat : id enim primò gratìs prorſus aſſeritur, nullibi probatur, ac nunquam probabitur : tam properæ ab Eccleſiâ univerſali latæ damnationis nullum in Hiſtoriâ totâ, nec leviſſimum extat veſtigium ; adducunt quidem qui id effutiunt, plura Auguſtini loca ex Epiſtolâ ad Optatum, ex Libris ad Bonifacium, ex Libris adversùs Julianum, &c. Itèm Marii Mercatoris, & S. Proſperi teſtimonia, quibus Pelagiana Hereſis, ***à toto orbe, manu mundi, univerſali Epiſcoporum ſubſcriptione*** proſcripta dicitur ; at hæc teſtimonia, quæ invictè demonſtrant tunc temporis, id eſt pluribus, à lato Innocentii Decreto, annis elapſis, Pelagianos errores ab Eccleſia univerſali fuiſſe damnatos, probant-ne eos ab Eccleſiâ univerſali jam fuiſſe proſcriptos, quo tempore Auguſtinus in ſuo Sermone ***de verbis Apoſ-***

(1) *Hæc Epiſtola legitur in Libello gallicè inſcripto*, Tocſin avec les Ecrits &c. *Typis ſcrtiyis edito an. 1716.*

ſtoli affirmabat cauſam Pelagianorum eſſe finitam, id eſt, vix elapſis ſeptem aut octo à lato Innocentii Decreto menſibus? Qui hæc nobis objiciunt nunquid ignorabant, quod neſcit nemo in Hiſtoriâ Eccleſiaſticâ minimè hoſpes, quod ipſimet non ſemel teſtantur, laudata Auguſtini & aliorum loca ex iis excerpta eſſe operibus, quæ non niſi poſt aliquot annos à lato Innocentii decreto elucubrata fuerunt; ad mentem revocent epocham Innocentiani decreti, epocham Auguſtiniani Sermonis, *de verbis Apoſtoli*, quo cauſam Pelagianorum jam finitam affirmat, epocham aliorum Auguſtini, Marii Mercatoris, & S. Proſperi operum, quæ irrito labore hâc in re congerunt; has epochas omnes & apud alios ipſi legêre, necnon vel ipſi non ſemel retulêre; temporum ordinem minimè perturbent, & ab his, ſi una quæritur veritas, divendendis fabulis abſtinebunt, quæ ad fucum incautis faciendum unicè valeant.

I I. Verùm pergunt iterum inerrantiæ Pontificiæ cultores, fuerit, ſi placet, Innocentii decretum jam tunc, id eſt aliquot menſium ſpatio, Eccleſiæ univerſalis ſuffragio roboratum; num etiam hoc Eccleſiæ univerſalis judicium Auguſtino jam tunc exploratum fuiſſe probabitur? Quis facilè concipiat tam brevi temporis fluxu decretum Innocentii non ſolùm à tot per Orientem & Occidentem Epiſcopis fuiſſe acceptatum, ſed etiam hanc univerſalem acceptationem ad Auguſtini notitiam jam perveniſſe? Id-ne ſuadet tot retrò ſeculorum experientia, vel æqua rei ponderatio? Id tamen ulteriùs ab iis eſſet ſolidè probandum, qui contendunt Auguſtinum cauſam Pelagianorum ideò finitam pronuntiaſſe in ſuo *de verbis Apoſtoli* Sermone, quia illorum hæreſis univerſalis Eccleſiæ judicio damnata jam fuerat.

I I I. Tandem proſequuntur laudati Theologi, hæc omnia concedantur adverſariis. Quo tempore S. Auguſtinus cauſam Pelagianorum finitam in loco citato affirmabat, Innocentii judicio jam complauſerit univerſalis Eccleſia, hujuſce etiam Eccleſiæ conſenſus jam fuerit Auguſtino notus; quid indè? Pondera Auguſtini verba, non dicit cauſam Pelagianorum Eccleſiæ univerſalis autoritate fuiſſe finitam, hujuſce Eccleſiæ univerſalis judicii nulla in citato Auguſtini textu fit mentio; quâ ergo autoritate finitam illam eſſe pronuntiat? *de hâc causâ*, inquit, *duo Concilia*, nempè Africana quæ erant Provincialia, *miſſa ſunt ad Sedem Apoſtolicam*, *indè reſcripta venerunt*; *cauſa finita eſt*: vide quænam ſit apud Auguſ-

tinum illa autoritas quâ finita fuit cauſa Pelagianorum, reſcriptum videlicet Sedis Apoſtolicæ, Innocentii nempe decretum, quo duo Concilia Africana confirmabat, non aliam, non ulteriorem laudat autoritatem; de Eccleſiæ univerſalis judicio nec verbum; porrò ſi unam Eccleſiæ univerſalis autoritatem ad finiendas Fidei cauſas ſufficere cenſuiſſet, hanc adduxiſſet, utpote neceſſariam, quâ ſolâ probaret ac probare poſſet cauſam Pelagianorum jam fuiſſe finitam; ſatis non habuiſſet afferre judicium Sedis Apoſtolicæ confirmans duo Provincialia Africæ Concilia, ut oſtenderet cauſam Pelagianorum eſſe finitam; illud enim Sedis Apoſtolicæ judicium non erat judicium Eccleſiæ univerſalis, ideóque ex eo minimè probaſſet finitam jam fuiſſe illorum cauſam. Attamen Auguſtinus nullâ Eccleſiæ univerſalis mentione factâ, unâ laudatâ Sedis Apoſtolicæ autoritate quâ duo Africana Concilia confirmabantur, finitam Pelagianorum cauſam aſſeverat. Quare? ſi nuda, ſi ſimplex placet veritas; ſi vera, ſi germana attenditur Auguſtini mens ac ſententia, in promptu ratio eſt; quia nimirum Fidei cauſas non ſolo Eccleſiæ univerſalis judicio, ſed etiam unâ Sedis Apoſtolicæ ***adversùs quam portas inferi nunquam prævalituras eſſe*** tradebat (1), autoritate finiri pro certo tenebat; quia ad firmandam Catholicorum Fidem ***ſufficere*** credebat illius Eccleſiæ ***judicium in quâ primum Apoſtolorum ſuorum voluit Dominus glorioſiſſimo Martyrio coronari***, ac ſuperfluum ***Orientis Epiſcoporum***, ideóque Eccleſiæ univerſalis, licet ea ſibi innotuiſſet, ***commemorare ſententiam***; quia didicerat ***Innocentium Eccleſiæ Romanæ præſidentem non potuiſſe Africanis reſpondere Conciliis, niſi quod antiquitus Apoſtolica Sedes & Romana cum ceteris tenet perſeveranter Eccleſia***; ideóque Innocentium in ſuo dogmatico ad Africanos reſcripto ***non potuiſſe*** niſi veram & antiquam Eccleſiæ Doctrinam exhibere & conſequenter ***non potuiſſe*** in judicio dogmatico errorem propinare (2).

Hæc inerrantiæ Pontificiæ vindices ad laudatum Auguſtini textum, quibus quàm validè, quàm potenter ipſorum ſententia confirmetur, Lector eruditus ipſe judicet.

Mirum, ut Doctiſſimo viro obſervatum fuit, quantùm hic S. Auguſtini locus noſtros torqueat adverſarios, adeóque nihil mirum, ſi ad ejuſdem loci vim elevandam in omnem partem ſe verterint, nullúmque non moverint lapidem. Alii contendunt Auguſtinum ſignificare dumtaxat voluiſſe cauſam Pelagianam finitam fuiſſe Romæ, non verò alibi (3). Alii hanc interpretationem rejiciunt

(1) *In Pſalm. contra partem donati* 9. Tom. edit. Benedict.

(2) *Lib. I. contra Julian.* Ca. 4. *Nudus Auguſt. textus infra deſcribitur.* Pag. 72.

(3) *Maimburg. in tract. Hiſtor. de Eccleſ. Rom. Privilegiis.* Cap. 28.

tanquam *abſciſſam*, & fatentur cauſam Pelagianorum ad mentem Auguſtini *abſolutè & ſimpliciter* fuiſſe finitam; ſed non eo ſenſu, quòd à Concilio Generali retractari non poſſet, ad illúdque deferri tanquam ad Tribunal Pontificio ſuperius (1). Alii tradunt cauſam ab Auguſtino poſt Innocentii reſcriptum finitam dici, non quòd exiſtimaret judicium Sedis Apoſtolicæ eſſe ſe ſolo infallibile, ſed *ob alias rationes quæ huic cauſæ Pelagianorum adjungebantur* (2). Alii docent, Auguſtinum dixiſſe cauſam eſſe finitam *præſumptivè potius quàm aſſeveranter*, (plûtôt par préſomption que par aſſurance), quia nempe præſumebat Pelagianos Pontificio Decreto fore ceſſuros (3). Alii obſervant Auguſtinum bis tantum tot in operibus adversùs Pelagianos elucubratis dixiſſe ipſorum cauſam Sedis Apoſtolicæ judicio Africana concilia confirmante fuiſſe finitam, atque aliis argumentis ſæpius contra ipſos uſum fuiſſe; unde concludunt illud argumentum, quod ex autoritate Sedis Apoſtolicæ deſumebat, firmum ſatis Auguſtino viſum non fuiſſe (4). Alii contendunt cauſam ab Auguſtino dici finitam, non quòd nullum ſuperius eſſet judicium, ſed quia poſt damnationem Romani Pontificis Pelagianorum cauſa omni defenſione ſpoliata erat (5). Alii, rejectis horum omnium interpretamentis, fatentur ac pro certo tenent cauſam eſſe finitam apud Auguſtinum, perinde eſſe ac judicio infallibili & ineluctabili definitam fuiſſe, unde alias excogitarunt evadendi rationes. Cùm autem unuſquiſque in ſuo ſenſu abundare voluerit, in varias etiam partes abierunt. Alii declarant finitam fuiſſe ad Auguſtini mentem Pelagianorum cauſam, quia aperta quæſtio erat, & aliunde Pontificiis Innocentii & Zoſimi Decretis Eccleſiæ conſenſus ubique acceſſerat; ità Autor defenſionis declar. Cleric. Gallic. Parte 2. Lib. 14. cap. 4. *En ergo*, inquit, *quid ſit illud, cauſa finita eſt. Finita quidem eſt ubi aperta quæſtio eſt, & ubique conſenſus ut in Pelagianâ cauſâ.* Alii tandem, jam enim tædet ceteros laſcivientis ingenii fœtus exponere, pronuntiant non cauſæ Pelagianæ perſpicuitatem, ſed Eccleſiæ univerſalis judicium ac conſenſum in causâ fuiſſe cur S. Auguſtinus dixerit finitam eſſe cauſam Pelagianorum. Ità præ ceteris Turnelius in Tract. de Eccleſ. Tom. 2. Quæſt. 5. art. 3. pag. 246. Iſti tamen omnes non aliis teſtimoniis probant univerſalis Eccleſiæ conſenſum Innocentii Decreto acceſſiſſe quàm iis, quæ abunde ſuppeditant S. Proſper, Marius Mercator, & ipſe S. Auguſtinus; ſed in operibus quæ non niſi poſt aliquot annos à lato Innocentii Decreto in lucem

(1) *Natalis Alexand. Hiſt. Eccleſ.* Tom. 8. diſſert. 4. *In Hiſtor. Seculi XV. & XVI.* Art. 1. §°. 5.

(2) *Anonym. Doctor Lovanienſis de Locis Theologicis.* Tom. 3. diſſer. 5. §°. 3. pag. 119.

(3) *Juſtification des Diſcours & de l'Hiſtoire Eccléſiaſtique de M. l'Abbé Fleuri.* Pag. 306. Edition de l'an 1736.

(4) *Diſſertation ſur ce mot de Saint Auguſtin, cauſa finita eſt.* Edit. an. 1718. pag. 15.

(5) *Dupin de antiquâ Eccl. Diſcipl.* Diſſert. 5. cap. 2. pag. 370.

edita fuerunt : Quo ſanè tempore Eccleſiam ubique Pontificiis Innocentii & Zoſimi Decretis conſenſiſſe, nec latet Tyrunculos.

Obſervare debuiſſent, quòd apprimè noverant, Auguſtinum vix paucos poſt menſes à lato Innocentii decreto publicè pronuntiaſſe *cauſam* Pelagianorum *eſſe finitam ;* ideóque probandum ipſis fuiſſet jam tunc Innocentii judicio acceſſiſſe ubique Epiſcoporum conſenſionem, ídque tunc etiam Auguſtino innotuiſſe. Adducit quidem Turnelius in loco modò citato Concilium Hieroſolymitanum, in quo ***damnatum*** jam tunc fuiſſe ***Pelagianorum errorem*** nitidè declarat ; verùm id falſum eſſe non modo Oroſius, Auguſtinus, totáque hiſtoricorum, tùm veterum, tùm recentiorum ſeries oſtendunt, ſed & ipſe Turnelius, ubi Serenus, ubi Pontificibus Romanis minimè infenſus, in tractatu nempe de Gratiâ, Tom. 1. Quæſt. 3. pag. 170. Ibì certis hiſtoriæ legibus inſiſtens, nec præjudicatis ac malè conſarcinatis reſponſionibus indulgens, totus in exponendis ac enumerandis variis, quibus Pelagiana hæreſis proſcripta fuit autoritatibus incumbens, in Concilio Hieroſolymitano cui unus aderat & præerat Epiſcopus, Joannes nempe Hieroſolymitanus unà cum pluribus ſuæ Eccleſiæ Preſbiteris hoc ſcribit Doctor Sorbonicus: ***Pelagii reſponſionem avidè arripuit Joannes Hieroſolymitanus Pelagio favens, ut ab ipſo ſententiam damnationis averteret, atque parti utrique impoſito ſilentio res tota delata fuit ad judicium Innocentii I. S. Pontificis.*** En ipſo teſtante Turnelio quid geſtum fuerit in Concilio illo Hieroſolymitano, in quo damnatum fuiſſe Pelagii errorem dicere voluit in tract. de Eccleſiâ, ut probaret Eccleſiam univerſam Innocentii judicio jam tunc acceſſiſſe, cùm Auguſtinus finitam eſſe cauſam pronuntiabat.

Ut ut ſit de tot iſtorum in citatum Auguſtini locum obſervationibus, notis ac interpretationibus, quæ num fuerint excogitatæ, ut textui lux adferretur, an potiùs ut ejus nativa claritas obrueretur, penès Lectorem ſit judicium. Interim en tela, en machinæ quibus argumentum ex Auguſtino petitum diruere tentant Romanæ infallibilitatis oſores. Nunc inquirimus quibus adſtipulentur Gallicani Præſules, quomodo laudatum Auguſtini textum interpretentur. Sedulò jam expendimus num Galliarum Antiſtites Pontificiæ inerrantiæ cultorum argumenta ex citatis Auguſtini verbis deſumpta infirment, an potiùs novum ſuâ autoritate pondus illis adjiciant.

Porrò certum eſt Gallicanos Epiſcopos non ſolùm eas Auguſtini interpretationes quæ ad infirmandam ejus de infallibilitate Pontificiâ

ciâ ſententiam conducunt non approbaſſe, nec ſuas feciſſe, ſed illis directè contrarias conſtanter attuliſſe. Certum eſt Auguſtini verba à Gallicanis Epiſcopis ità fuiſſe intellecta, ut invictè demonſtrent Innocentii decretum tanquam ſupremum & irreformabile à Sancto Doctore habitum fuiſſe independenter à conſenſu univerſalîs Eccleſiæ. Uno verbo Pontificiæ infallibilitatis defenſores nihil fortius, nihil validius attulêre ad confirmandum pro ſuâ ſententiâ ex Auguſtino depromptum argumentum, quàm quod aſſerunt Galliarum Antiſtites. Quid igitur ampliùs deſiderares ab Illuſtriſſimis ſcriptoribus? Utrùm res ità ſit, mecum jam expende candide Lector.

Omnes adverſariorum conatus eò tendunt, vel ut probent *cauſam eſſe finitam* apud Auguſtinum minimè ſignificare cauſam ſupremo & ineluctabili judicio eſſe definitam: vel ut probent Pelagianorum cauſam ab Auguſtino non ideo dici finitam quòd ea à Sede Apoſtolicâ jam fuerit judicata, ſed quia Innocentii decreto jam acceſſerat Eccleſiæ univerſalîs conſenſus, quo ſolo manifeſtato Fidei cauſæ revera ſint ac dici debeant finitæ; Gallicani ex adverſo Præſules affirmant. 1°. Pelagianorum cauſam ab Auguſtino non ideo dici finitam quòd ab Eccleſiâ univerſali jam fuerit judicata, ſed quia Sedes Apoſtolica ſeu Innocentius ſuum circa eam jam protulerat decretum, ità ut non Eccleſiæ univerſalîs conſenſus vel judicium, ſed dogmaticum Innocentii reſcriptum in causâ fuerit cur Auguſtinus finitam Pelagianorum cauſam obſervaverit. 2°. Hanc eſſe germanam Auguſtini ſententiam tam exploratum eſſe contendunt, ut ex ipſo Auguſtino demonſtrent ad contundendam Hereticorum pertinaciam non requiri Eccleſiæ univerſalîs judicium, ſed unam ſufficere Sedis Apoſtolicæ autoritatem. 3°. Pro certo ac ipſos etiam apud novatores in confeſſo tenent: *cauſam finitam* in phraſi Auguſtianâ perinde eſſe ac *judicio ſupremo, irreformabili & indeclinabili* definitam. En vera, en conſtans Gallorum Antiſtitum Doctrina ad celebrem Auguſtini locum ſæpius laudatum, quæ quidem ut omnibus nitidè eluceſcat.

Digitized by Google

§. I.

S. Auguſtinus in loco citato Pelagianorum cauſam finitam, *juxta Gallicanos Antiſtites, non ideo pronuntiat, quòd illorum hæreſis ab Eccleſiâ univerſali jam fuerit proſcripta, ſed quia de eâ judicium dogmaticum protulerat Innocentius primus Romanus Pontifex.*

I. Prodeat hìc primus Illuſtr. de Fenelon, Camerac. Archi-Præſul pietatis ac ſummæ eruditionis laude tàm apud Gallos, quàm apud Catholicos omnes celebratiſſimus. ***S. Auguſtinus***, inquit, in ſuo Mand. Paſtor. an. 1714. num. v. (1) ***paucis verbis & quidem ſolâ autoritate Pelagianorum objectiones reſolvit.* De hâc causâ, inquit S. Doctor, duo peculiaria Africæ Concilia miſſa ſunt ad Sedem Apoſtolicam; indè reſcripta venerunt; cauſa finita eſt; nihil clarius: procul à nobis cuncta vana ſubtilitates; ante ea reſcripta quæ Româ venerunt, duo Africana Concilia cauſam minime finiebant; at ea finita fuit eo ipſo momento quo Romana reſcripta venerunt; eo ipſo momento judicium evaſit juxta ipſos Novatores infallibile, finale, ſupremum & irrevocabile. En preciſè tempus quo cauſa finita fuit, nec ante, nec poſtea fuit finita.*** Quid apertius, quid luculentius invenies apud infallibilitatis Pontificiæ Patronos ad expoſitionem hujuſce Auguſtini textûs? Quid validius ad exſufflandas omnes adverſariorum cavillationes? Enimverò quid eò loci Pelagianis objicit Auguſtinus juxta eruditum Antiſtitem? Num cauſæ perſpicuitatem ob quam cauſa meritò finita dici poſſit? Somnia, vana ſubtilitas. ***Unam***, juxtà doctiſſimum Præſulem, opponit ***autoritatem.*** At hæc autoritas num tanta erat ut omnibus Pelagianorum perfugiis occurrere valeret? Ità planè, pergit eruditus idem Antiſtes; judicium ipſis Auguſtinus opponit, quo ***cauſa finita erat.*** At cujuſnam erat illud judicium? Eccleſiæ profectò univerſalîs?

(1) *In collectione Mandator.* Pag. 502. & 503. Saint Auguſtin tranche en deux mots par pure autorité les plaintes des Pelagiens. On a envoyé, dit-il, au Siége Apoſtolique les actes des deux Conciles particuliers d'Afrique ſur cette cauſe. IL EST VENU DES RESCRITS DE ROME, LA CAUSE EST FINIE. Rien n'eſt plus clair, mes très-chers Freres; loin de nous toutes les vaines ſubtilités. Avant les Reſcrits qui vinrent de Rome, les deux Conciles d'Afrique ne finiſſoient point la cauſe; mais elle fut finie dès le moment que les Reſcrits de Rome furent venus. Dès ce moment, le jugement devint, ſelon le langage du parti, infaillible, final, ſuprême, irrévocable. Voilà une datte préciſe: la cauſe ne fut finie ni plûtôt ni plus tard.

Nequaquam, ſed Romani Pontificis, & nè quis ad id ſatìs non attenderet, majuſculis literis delineatum voluit Cameracenſis. At quo tempore cauſam finitam cenſuit S. Auguſtinus per reſcriptum Romanum? Quando nimirum Eccleſiæ conſenſus ipſi acceſſit? Falleris, *vana hæc* rurſus *ſubtilitas* juxta Cameracenſem, *quæ* contemni, *quæ procul à nobis eſſe debet.* Finita fuit apud Auguſtinum Pelagianorum cauſa *eo ipſo momento quo* à Sede Apoſtolicâ reſcripta venerunt, quibus *particularia* duo Africæ Concilia confirmabantur. Eo preciſè tempore Pelagianorum hæreſis *judicio*, vel ipſis confitentibus Novatoribus, *infallibili*, *ſupremo*, *& irrevocabili* proſcripta fuit; *nec anteà*, cùm duo particularia Africæ Concilia cauſam *minimè* finirent, *nec poſt.* Verùm, inquis, hujuſmodi fuiſſe Auguſtini mentem non ſatìs apparet ex laudato ipſius textu? Imò conteſtatur Cameracenſis *nihil eſſe clarius*; dummodo *procul amandentur tot vanæ ſubtilitates* ad hanc infirmandam excogitatæ. Quid quæſo ſignificantius, quid clarius proferre potuit Illuſtriſſimus Archi-Præſul, ut palàm faceret S. Auguſtinum cenſuiſſe uno ac ſolo Innocentii reſcripto Africana duo Concilia confirmante finitam fuiſſe Hæreſeos Pelagianæ cauſam. Atque hìc etiam velim obſerves, quòd hanc Auguſtini ſententiam eo præciſè tempore Catholicis auribus inſonaret ac inculcatam deſideraret ſagaciſſimus Eccleſiæ Princeps, quò plures è Galliâ Clementino decreto *Unigenitus* à paucis menſibus edito obtemperare renuebant ſub eo prætextu, quòd ab Eccleſiâ univerſali nondum eſſet acceptatum, nulláque hujuſce acceptationis teſtimonia proferri poſſent. Ex quo ſatìs intelligis, oculate Lector, quàm efficaciter omnia expoſitæ Cameracenſis Doctrinæ ac ſcopo noſtro ſuffragantur.

Et verò proſequitur memoratus Antiſtes in eodem Mandato Paſtorali (1) *cùm Sedes Apoſtolica quatuordecim Epiſcoporum definitionem ſuâ autoritate confirmat, eo ipſo hæc definitio ſupremam obtinet autoritatem. Quis dubitat, inquiunt Refractarii, de veritate tam certâ; at,* pergit, *ſi quatuordecim Epiſcopi audiendi ſunt tanquam Eccleſia univerſalis, dummodo ipſorum judicium à Sede Apoſtolicâ ſit confirmatum, quantò magis credendum eſt Clementinam Conſtitutionem Unigenitus à tot Epiſcopis receptam, eſſe judicium ſupremum & irrevocabile.* Ità Queſnellianos defectum conſensûs Eccleſiæ univer-

(1) *Ibid.* Pag. 492. Dès-que quatorze Evêques décident de concert avec le Saint Siége, la décision a l'autorité suprême. On n'a garde, dit le Parti, de douter d'une verité ſi certaine. Mais ſi quatorze Evêques doivent être écoutés comme l'Egliſe entiére, pourvû que le S. Siége décide avec eux, à combien plus forte raiſon on doit croire, &c.

ſalîs Clementino decreto *Unigenitus* ad excuſandam ſuam pertinaciam obtendentes urgebat eruditus Præſul, exemplo nimirùm Concilii Arauſicani ſecundi, cuï aderant 14. tantùm Epiſcopi, quorum tamen judicium eò ipſo ſupremum & irrevocabile evaſit, quò à Sede Apoſtolicâ ratum & firmatum fuit. An ergò cenſebat Eccleſiæ univerſalîs conſenſum eſſe neceſſarium, ut decreta R. Pontificis ſupremam ac infallibilem autoritatem habeant, qui tam diſertè declarat vèl 14. Epiſcoporum judicium eò ipſo tanquam Eccleſiæ univerſalîs vocem exiſtimandum eſſe, quò à Sede Apoſtolica confirmatur? An ergo putabat neceſſarium fuiſſe Eccleſiæ univerſalîs conſenſum, ut judicium Innocentii duo Africana Concilia confirmantis eſſet ſupremum & infallibile, ac Pelagianorum cauſam irrevocabiliter finiret? Cameracenſi Antiſtiti hâc in re concinit Epiſcopus Cabillonenſis his verbis: *quatuordecim Epiſcopi in urbe Arauſicanâ congregati Canones condunt, qui deinceps à ſupremo Pontifice confirmati vim legis habent in totâ Eccleſiâ* (1). Hoc pari Cameracenſis ſcopo ſcribebat Illuſtr. Præſul an. 1715.

II. Audiatur Eminent. de Mailli, Archiep. Remenſis, in ſuo Mandato Paſtor. *occaſione Conſtitutionis Unigenitus*, edito die 10. Sept. an. 1718. *S. Auguſtino*, inquit pag. 9. *perſuaſum erat particularium Conciliorum definitiones à ſummo Pontifice approbatas ad proſcribendam hæreſim ſufficere: unde Pelagianorum cauſam finitam eſſe propugnabat poſt Papæ Innocentii reſcripta quibus confirmabatur judicium Concilii Carthaginenſis & Milevitani contra Pelagianos & cæleſtianos errores pronuntiatum* (2). Si Fides adverſariis, ad proſcribendas hæreſes, ad finiendas Fidei cauſas neceſſarium eſt univerſalîs Eccleſiæ judicium, nec ſufficit Romani Pontificis decretum quo unius vel alterius Concilii Provincialîs ſanctiones dogmaticæ confirmarentur. S. Auguſtinus è contra hujuſmodi R. Pontificis decretum ſufficere exiſtimabat, teſte Eminentiſſimo Præſule; ut autem id probet Archiepiſcopus Remenſis adducit cauſam Pelagianorum, quam finitam eſſe Auguſtinus pronuntiavit poſt reſcriptum Innocentii duo particularia Africæ Concilia confirmantis. Non ergo Pelagianorum cauſam ideo finitam eſſe cenſebat S. Doc-

(1) *Prémière Lettre pour ſervir de réponſe à Mr. de Grugé, Avocat Général, &c.* Quatorze Evêques aſſemblés à Orange, forment des Canons, qui, confirmés enſuite par le Souverain Pontiſe, ont force de Loi dans l'Egliſe.

(2) Saint Auguſtin étoit perſuadé que les déciſions des Conciles particuliers aprouvés par le Souverain Pontiſe, ſuffiſoient pour proſcrire l'Héréſie; & il ſoutenoit que la cauſe des Pélagiens étoit finie, depuis que le Pape Innocent I. avoit confirmé par ſes Reſcrits aux Evêques d'Afrique, le jugement que le Concile de Carthage & celui de Miléve tenu preſqu'en même tems, avoient prononcé contre les erreurs de Pélage & de Cæleſtius.

Digitized by Google

tor quòd Innocentii decreto univerſalis Eccleſiæ conſenſus adeſſet, ſed quia ad proſcribendas hæreſes, ac finiendas Fidei controverſias, ſufficere credebat R. Pontificis judicium quo particularia duo Africæ Concilia confirmabantur. En memorati Cardinalis ſententia.

III. Illuſtr. de Belſunce, Epiſcopus Maſſilienſis rationem nitidè tradit ob quam cenſuit Auguſtinus Pelagianorum cauſam eſſe finitam. ***S. Auguſtinus***, inquit, in Docum. Paſtor. contra aliquos Genevenſium Sermones edito an. 1736. Part. 1. pag. 21. ***cenſet cauſam Pelagianorum eſſe finitam***, quare? Num quia illorum hæreſis ab Eccleſiâ univerſali jam tunc erat proſcripta, ut venditant adverſarii noſtri? nequaquam ſed ***quia Romana reſcripta venerant*** (1); hanc unam affert rationem Maſſilienſis Antiſtes. Unum pariter affert Illuſtr. de Languet Senonenſis Archi-Præſul Sedis Apoſtolicæ decretum per quod juxta ipſum finitam fuiſſe Pelagianorum cauſam dicebat S. Doctor: ***S. Auguſtinus***, inquit Senonenſis in 5. Paſtorali Epiſtolâ ad Clerum Sueſſionenſem Part. 4. Num. CL. pag. 894. ***dicebat cauſam Pelagianorum fuiſſe finitam per decretum ſanctæ Sedis*** (2).

IV. Quid reſpondebat Epiſcopus Bellovacenſis tot Queſneliſtarum proteſtationibus, ſe tunc nempe Clementino *Unigenitus* decreto ceſſuros cùm manifeſtum eſſet illi ſubſcripſiſſe univerſalem Eccleſiam; ſed interim illi ſinceram præſtare obedientiam ſe non poſſe quia cauſa nundum finita erat? Quid, inquam, huic novatorum cavillo reſpondebat eo tempore, quo revera teſtimonia nondum proferebantur, quibus conſtaret univerſalem Eccleſiam Clementino decreto ſubſcripſiſſe? Oſtendendum Illuſtriſſimo Præſuli incumbebat Queſneliſtarum cauſam ſupremo judicio jam fuiſſe finitam; id præſtat Bellovacenſis ab Auguſtino edoctus, cujus celebrem ſententiam in causâ Pelagianâ prolatam in omnibus Fidei controverſiis, ac in illâ etiam quæ tum in Galliis ferveſcebat, valere minimè dubitabat. Edoceat igitur nos eruditus Antiſtes quâ præcisè autoritate Queſneliſtarum cauſa jam tunc fuerit finita, ità ut nil ultrà quæri, nil morari poſſet. ***Sedis Apoſtolicæ***, inquit in Sermone Synodali habito menſe Maii 1714. ***reſcriptis hæc Queſnelii cauſa finita eſt. Quid ultrà, quid ampliùs peti poteſt*** (3)? Tam

(1) Saint Auguſtin, qui croit que la cauſe des Pélagiens étoit finie, parce que la déciſion de Rome étoit venuë.

(2) Saint Auguſtin diſoit que la cauſe des Pélagiens étoit finie par le Décret du S. Siége.

(3) Que peut-on demander de plus? Des Reſcrits émanés du Saint Siége ont terminé cette affaire (de Queſnel) *hic Bellovacenſis ſermo legitur in laudatâ ſæpius collectione mandarum.* pag. 119.

clara, tam expreſſa Bellovacenſis ſententia num placitis adverſariorum faveat, an pro re noſtrâ ſit decretoria facilè & ſinè mentis contentione judicare poteſt oculatus Lector, ad ſpectatiſſimos alios Galliarum Antiſtites tranſeamus.

V. Eminentiſſimus de Tencin, Archiepiſcopus Ebredunenſis in Documento Paſtor. ad ſuæ Diœceſeos Archi-Preſbiteros dato an. 1728. ſic loquitur pag. 84. *Dominus Joannes Franciſcus de Gondi, in ſuo Mandato edito die 15. Julii an. 1653. id omnibus ſuadere præcipuè nitebatur, quòd nimirum tempore quo ſcribebat credere oporteret juxta Optati ſententiam, judicium adversùs Janſenianos errores prolatum, clauſum & finitum eſſe, ac juxtà regulam à S. Auguſtino traditam, finitam eſſe cauſam, cùm Romanus Pontifex de eâ pronuntiavit & illius reſcriptum eſt notum ſeu manifeſtum* (1). Procul hinc cavillationes omnes, cunctæ ſubtilitates. Illuſtriſſimus de Gondi, Pariſienſis Epiſcopus, teſte Eminentiſſimo ſcriptore pro certo tenebat, ac omnibus ſuadere conabatur clauſum jam fuiſſe ac finitum latum adversùs Janſenianos errores judicium *tempore quò ſcribebat* die 15. Julii an. 1653. id eſt vix menſe elapſo ab edito Innocentii X. decreto contra 5. propoſitiones Janſenii (hoc enim Romæ publicatum fuit die 9. Junii 1653.) ideóque *tempore* quo Innocentii Conſtitutio pluribus orbis Catholici partibus necdum nota eſſe poterat; *tempore* quo eam ab Eccleſiâ univerſali ullo modo acceptatam fuiſſe nullâ fronte dici poſſit; *tempore* quo, etſi ea jam fuiſſet ubique recepta, id profectò Pariſienſi Archi-Præſuli conſtare abſolutò non poterat. Exiſtimabat ergo Pariſienſis cauſam Janſenianorum independenter ab Eccleſiæ univerſalis conſenſu fuiſſe finitam per dogmaticam Innocentii X. Conſtitutionem. Iſtud ſignificare voluit Emin. de Tencin, quod apprimè obſervatum eſſe cupierat Illuſtr. de Gondi, cauſam Janſenianorum jam eo *tempore quo ſcribebat* fuiſſe finitam; & quidem meritò; Legatur enim laudatum Pariſienſis Archiepiſcopi mandatum, ibi multis SS. PP. teſtimoniis demonſtratum invenietur, *quod vi illius Chriſti Oraculi*: Ego rogavi pro te, Petre, ut non deficiat Fides tua, *Doctrinæ veritas in Petri Cathedrâ ſemper ſervata fuerit* (2).

Verum, inquies, leviter fortaſſè credidit Archi-Præſul Pariſienſis

(1) Mr. Jean-François de Gondi, Archevêque de Paris, dans ſon Mandement du 15. Juillet 1653. s'attachoit à faire voir que dans le tems qu'il écrivoit, il falloit croire que ſelon la parole d'Optat le jugement étoit clos & terminé, & que conformément à la régle donnée par S. Auguſtin, le Pape ayant jugé, & ſon Reſcrit étant manifeſté, la cauſe étoit finie.

(2) C'eſt cette promeſſe, *Ego rogavi pro te Petre ut non deficiat fides tua*, qui a toujours maintenu dans la Chaire d'unité la Doctrine de la vérité.

Janſénianorum cauſam Romani Pontificis decreto fuiſſe finitam independenter ab Eccleſiæ univerſalis judicio ac conſenſu ? imò, regerit Emin. de Tencin, id ille cenſuit, id ſuadere conabatur Optati ſententiam ſecutus, memor Auguſtinianæ regulæ quâ finitæ cenſeri debent cauſæ Fidei, cùm ***R. Pontifex de illis pronuntiavit ac notum eſt illius judicium.*** Exiſtimabat ergo S. Doctor ad mentem Illuſtriſſimi de Gondi, teſte Emin. de Tencin, ad finiendas Fidei cauſas haud eſſe neceſſarium univerſalis Eccleſiæ judicium, eáſque independenter ab illo finiri per R. Pontificis judicium quod innoteſcat. Et hîc etiam vides Auguſtini ſententiam : ***cauſa finita eſt***, ad peculiarem Pelagianorum cauſam non eſſe limitandam, ſed Illuſtriſſimos juxta Epiſcopos in omnibus Fidei cauſis locum habere ; adeò verum eſt, quòd adverſarii vanis ſuis ſubtilitatibus ad infirmandam infallibilitatem Pontificiam excogitatis Gallicanos Præſules inſenſos ubique experiantur.

V I. Audiamus Illuſtriſſimum Mador, Epiſcopum Cabillonenſem, qui vèl ipſo Queſnelii teſtimonio probat cauſam Pelagianorum ab Auguſtino dici finitam ob hanc, & quidem ſolam cauſam, quòd duplicis Africæ Synodi judicium à Pontifice Romano fuerit confirmatum, proindéque illarum Synodorum Doctrina cum Romanæ Eccleſiæ Doctrinâ concordaret ; ***Queſnelius fatetur***, inquit in Epiſtolâ ſuprà laudatâ, ***Pelagianorum cauſam*** apud Auguſtinum ***finitam fuiſſe***, quare ? Num quia noverat S. Doctor univerſalem Eccleſiam duplicis Africæ Synodi Doctrinæ ac judicio contra Pelagianos acceſſiſſe ? nullatenus ; ***ſed unicè quia noverat***, per reſcripta nempè quæ Roma venerant, ***Eccleſiam Romanam unam & eandem cum duplici Africa Synodo Doctrinam tenere*** (1). ***Vidimus***, pergit laudatus Antiſtes, & ***nos Galli quando Clementinam Conſtitutionem*** Unigenitus ***recepimus noſtram Doctrinam cum Eccleſiæ Romanæ Doctrinâ concordare ; dicamus igitur cum S. Auguſtino*** cauſa finita eſt, neque hîc appellat Cabillonenſis univerſalis Eccleſiæ conſenſum quo ſolo manifeſtato cum Auguſtino dicendum ſit, ***cauſam eſſe finitam ;*** ſed ità eſſe pronuntiat, quia in cauſâ Queſnellii Gallicanæ Eccleſiæ Doctrina ad Eccleſiæ Romanæ Doctrinam amuſſitata cum illâ concordat ; quemadmodum in celebri Pelagianorum lite rem eſſe finitam declarat Auguſtinus, ***unicè quia noverat Ec-***

(1) Queſnel dit que l'affaire fut terminée par la ſeule confrontation de la doctrine des Evêques aſſemblés à Carthage, avec celle de l'Egliſe Romaine. Cette confrontation s'eſt faite parmi nous dans l'acceptation de la Conſtitution ; diſons donc avec S. Auguſtin : *Cauſa finita eſt.*

Digitized by Google

cleſiam Romanam , unam cum duplici Africa Synodo Doctrinam tenere.

VII. Tandem clariſſimum audiamus Galliæ Epiſcopum qui non modò ſuam , ſed & totius Cleri Gallicani ſententiam & quidem perpetuam ac publicis in comitiis ſæpius teſtatam à ſe nobis exponi ſignificat ; Illuſtriſſimum dico de S. Albin , Cameracenſium Antiſtitem ; ad plenam tamen rei intelligentiam aliqua præmittere juvat.

De B. Vincentio , Fundatore Prebiterorum Secularium Congregationis Miſſionis hæc tàm verè , quàm opportunè legebantur in Bullâ ipſius Canonizationis à Clemente XII. Pontifice Maximo datâ Romæ , die 23. Sept. 1737. ac Pariſiis autoritate Illuſtriſſimi de Vintimille , Archiepiſcopi publicatâ , die 26. Octobris ejuſdem anni : *ubi verò reſponſum Româ venit decretum Succeſſoris Petri* (Innocentii X. contra 5. propoſit. Janſenii) *ſubmiſſâ animi veneratione ſuſcepit Vincentius & exultans in Domino ſententiâ Apoſtolicæ Sedis cauſam finitam eſſe ; ut tandem finiretur error ſummo ſtudio allaboravit ;* quæ Romani Pontificis verba ſic fidè in Gallicam linguam tranſlata fuerunt Pariſiis eodem anno , Typis Petri Simon Cleri Gallicani Typographi : *auſſi-tôt que la réponſe fut arrivée de Rome , Vincent reçut avec un profond reſpect le décret du Succeſſeur de Pierre ; & ſe réjouiſſant dans le Seigneur de voir l'affaire finie , par la deciſion du Siége Apoſtolique , il travailla avec tout le zéle poſſible à faire finir auſſi l'erreur.* Hoc Pontificis teſtimonio planum eſt quòd S. Vincentius Eccleſiæ univerſalis conſenſum haud expectaverit , ut cauſam Janſenii diceret finitam ; hanc cenſuit finitam *ubi ſemel (auſſi-tôt que) reſponſum Româ venit* , quo ſanè tempore Eccleſiam univerſalem reſcripto Romano jam ſubſcripſiſſe nec ſomniari poſſit. Hanc cauſam vir ſanctus non Eccleſiæ univerſalis autoritate *ſed Sedis Apoſtolicæ ſententiâ finitam eſſe* in Domino lætabatur. Id certum & evidens eſt , ſi ſpectetur naturalis & obvia illorum verborum vis ac ſignificatio , ſi attendatur *Galliarum Epiſcopos* , ut ibì etiam teſtatur Clemens XII. cauſam Janſenianam *ad Cathedram Petri hortante ac ſuadente Vincentio detuliſſe , ut ibì potiſſimùm damna Fidei reſarciantur , ubì nequit Fides ſentire defectum ;* ac tandem hanc fuiſſe R. Pontificis mentem nemini rerum haud penitùs ignaro dubium eſſe poteſt. Hæc autem quæ authenticis ac quàm pluribus in proceſſu illius Beatificationis monumentis Romæ probata ultrò fuerant , de Beato Vincentio inter

inter alia Clemens XII. recitabat ut illum puræ Fidei *ſtrenuum defenſorem ac propugnatorem fuiſſe* comprobaret atque manifeſtaret.

Verùm qui è Galliâ ſub Gallicanarum, quas ipſi pro nutu fingunt, libertatum prætextu genuinas ac venerandas illius Eccleſiæ libertates peſſumdare non ceſſant, quíque de privilegiis vix aliud ſcire videntur, quàm ſacra Apoſtolicæ Sedis privilegia neſcire, ac irato calamo proſcindere, laudata Clementis XII. verba moleſtè nimis accepêre, utpote quibus præcipua libertatum Gallicanarum fundamenta concuti altiùs inclamare cæperunt, obtendentes juxta regni placita finitas non exiſtimari Fidei cauſas *ſtatim ac*, ſeu *ubi Româ reſcripta veniunt*, ſed ulterius aliquid expectandum eſſe, Eccleſiæ nimirùm univerſalis judicium, *quo ſolo*, non verò *ſententiâ Sedis Apoſtolicæ* cauſæ Fidei finiantur; unde concludebant memoratam Clementis XII. Bullam *abuſivam* eſſe ac ab eâ legitimè appellari poſſe; ità præ ceteris nonnulli cauſidici Pariſienſes in ſcripto cui Gallicò Titulus : *Conſultation de Meſſieurs les Avocats du Parlement de Paris, au ſujet de la Bulle de N. S. P. le Pape, qui a pour titre* : Canoniſatio Beati Vincentii à Paulo, &c.

Iniquas iſtorum quærimonias ſimul audivit & ſprevit Gallia propè univerſa, ídque doluit unum, quòd injurioſas illas declamationes è ſinu ſuo prodiiſſe viderit. Eas autem nativis è quibus emerſerant tenebris jam undique addictas refellere neglexiſſent Galliarum Epiſcopi, Germani paternarum traditionum ac libertatum vindices, niſi nova in illis refellendis ſe ſe obtuliſſet occaſio, in quâ illuſtria indefeſſi illius quo ſupremam Sedis Apoſtolicæ autoritatem vindicant ſtudii ſpecimina præbere palàm ac vulgare poſſent. Æquum aliunde erat ut qui Apoſtolorum Succeſſores ſe probè noverant, demandato illis officio cæcorum, & maximè domeſticorum oculos aperiendi minimè deeſſent, quo in munere obeundo ceteris præire voluit Illuſtr. de S. Albin, Docum. Paſtor. Pariſiis publicè edito die 16. Januar. 1739. in quo *totum* in laudatâ cauſidicorum conſultatione contentum *venenum manifeſtare ſibi propoſuit* (1).

His pro re noſtrâ prænotatis ad eam propiùs accedamus & videamus quid objectatis in Conſultatione cauſidicorum Pariſienſium Clementis XII. verbis reſpondeat Illuſtriſſimus Præſul.

I. Miratur ultrà modum laudatis R. Pontificis verbis cauſidicos, qui Catholici videri volunt, offendi potuiſſe; atque id ipſis non aliâ de cauſâ eveniſſe contendit, quàm quòd apertam S. Au-

(1) Pag. 3.

guſtini aliorúmque Eccleſiæ Patrum, ac præſertim teſtatiſſimam Cleri Gallicani Doctrinam penitùs ignoraſſent. Donanda Cauſidicis rerum hujus generis ignorantia.

II. Hoc R. Pontificis effatum : *ubi reſponſum Româ venit, cauſa finita eſt*, depromptum eſſe tradit à S. Auguſtino qui in causâ Pelagianâ illud idem pronuntiaverat, quod ibì Romanus Pontifex pronuntiat in causâ Janſenianâ. Hanc ſancti Doctoris & Rom. Pontificis, quæ una eadémque eſt, ſententiam *rectam* eſſe ac *Eccleſiaſticæ diſciplinæ* conſonam probat ipſo Boſſuetii teſtimonio, ac tandem contendit nil ibì proferri à Romano Pontifice, quod centies Gallicani Epiſcopi non protulerint; tùm adducit hæc Gallicani Conventûs an. 1656. ad Alexandrum VII. Pontificem Max. ſcribentis verba. *Cauſam finierunt Apoſtolica reſcripta, error utinam quoque finiatur!* (1)

III. Cauſidicorum objectionis vim minimè diſſimulat, quæ quidem in eo præcipuè ſita erat, quòd R. Pontifex illis verbis : *Ubì verò reſponſum Româ venit*, apertè ſignificaret Beatum Vincentium non Eccleſiæ univerſalis conſenſum, non majoris Epiſcoporum partis judicium expectaſſe, uno verbo *nil cunctatum fuiſſe* ut *ſubmiſſâ animi veneratione* Innocentii X. decretum *ſuſciperet* atque pronuntiaret *cauſam* jam *eſſe finitam ſententiâ* nempè unius *Sedis Apoſtolicæ*; ſed id omne à Vincentio geſtum ac pronuntiatum fuiſſe *ſtatim ac* (auſſi-tôt que) *prodiit in lucem* Innocentii decretum; hoc, inquam, cauſidicorum argumentum pro nativo animi candore minimè diſſimulat Cameracenſis; quid ergo reſpondet? Eam non eſſe R. Pontificis verborum ſignificationem? Minimò, nimis aperta res erat quàm ut inficiari poſſet; fatetur & ipſe Vincentium juxta Germanam R. Pontificis verborum intelligentiam unius Sedis Apoſtolicæ autoritatis rationem habuiſſe, ac *ſine ullâ cunctatione*, ſed *ſtatim* ac prodiit Innocentii decretum, illi ex animo obtemperaſſe, & cauſam finitam pronuntiaſſe.

Reſpondet itaque hæc verba R. Pontifici à cauſidicis *ridiculè* exprobrari, reſpondet hæc verba quæ Pontificiæ autoritati favent à Cauſidicis peſſimè reprehendi tanquam Gallicis auribus inſolita ac ingrata; quia, inquit, circa autoritatem Pontificiarum Conſtitutionum non ſolùm paria, ſed etiam *validiora ac expreſſiora* leguntur *apud Gallicanos Antiſtites*, quod potiſſimùm evincit diſertiſſimo ac celebri Gallorum Epiſcoporum ad Innocentium X. an.

(1) La cauſe eſt finie par les Reſcrits Apoſtoliques, plaiſe à Dieu que l'erreur auſſi prenne fin.

1653. ſcribentium teſtimonio, cuï perpetuam poſteriorum Cleri Gallicani conventuum Doctrinam apprimè conſonam eſſe teſtatur, quod tandem indè aſſerit, quia R. Pontifex pro ſuæ Sedis autoritate, ***nil niſi ab Auguſtino ac purioris antiquitatis fontibus hauſtum, nil niſi communi omnium retro ſæculorum traditioni planè conſentaneum*** illis verbis expreſſit. En tota eruditi Præſulis reſponſio quam Gallicis verbis conceptam, quia longiorem, ad calcem operis ex integro deſcriptam invenies (1). (1) *V. N°. II.*

Quæro nunc ab adverſariis quid clarius, quid validius pro ſtabiliendâ ac firmandâ aſſertione noſtrâ ab Illuſtriſſimo Præſule proferri potuerit? Dicimus cum Clemente XII. Fidei cauſam eſſe finitam ***ſtatim*** ac R. Pontificis de eâ judicium innoteſcit, ***ſtatim*** ac reſcriptum Româ venit; non Eccleſiæ univerſalis, non majoris Epiſcoporum numeri judicium exſpectantes, uno verbo, ***nil cunctantes.*** Cenſemus non ſolo Eccleſiæ univerſalis judicio, ſedetiam ***ſententiâ Sedis Apoſtolicæ Fidei cauſam finiri.*** Id à nobis ſicut à Clemente XII. teſte Cameracenſi, jure dicitur, rectè ſentitur, nec niſi ***per ſummam ignorantiam ab iis qui Catholici videri volunt*** negari poteſt. Hanc nos contendimus genuinam fuiſſe S. Auguſtini ſententiam; non ſolùm Auguſtini, reſpondet Cameracenſis, ſed & ***omnium retrò ſeculorum traditionis.*** At hæc fortaſſe ſententia quæ Pontificiæ autoritati tantopere favet, à Clero Gallicano reſpuitur? Imò, regerit Cameracenſis, non ſolùm à Gallicanis Epiſcopis conſtantiſſimè ea defenditur ac vindicatur, ſed etiam innumera apud eos invenies teſtimonia quibus ***luculentiùs ac expreſſiùs*** Pontificiæ autoritatis pondus manifeſtetur ac ſuadeatur. Hæc præclariſſimus è Gallis Archi-Præſul non modò aſſerit, ſed Epiſcopali zelo defendit, ac pluribus evincit argumentis. Hæc toti Galliæ declarat publico in Mandato ac documento Paſtorali, ubi noſtrum, datâ operâ, verſat argumentum. Hæc ceteris undique Galliarum Epiſcopis peraccepta ac probatiſſima teſtatur ſummus ipſe quo laudatum Cameracenſis Paſtorale documentum ubique fuit exceptum applauſus, nec non univerſalis ipſorum, ut ſuprà vidimus, in eâdem retinendâ ac prædicandâ Doctrinâ concentus. Quid ergo ſupereſt, niſi ut concludamus S. Auguſtinum juxta genuinam, juxta publicam ac centies teſtatam ampliſſimi ordinis ſententiam non aliâ de cauſâ Pelagianorum cauſam finitam dixiſſe ac cenſuiſſe, quàm quòd unus R. Pontifex reſcripto Apoſtolico duplicis Africæ Synodi judicium confirmaverit, ratus ad finiendas Fidei cauſas Ec-

cleſiæ univerſalis judicium minimè requiri, ſed unius Apoſtolicæ Sedis, ſeu eam occupantis Petri Succeſſoris ſufficere ſententiam; quod ulterioribus nec obſcurioribus Gallorum Antiſtitum documentis in §. ſequenti confirmaturi ſumus.

§. II.

Gallicani Præſules ex ipſo potiſſimùm ſancto Auguſtino probant ad profligandas hæreſes, ad frangendam Hæreticorum pertinaciam unum ſufficere Sedis Apoſtolicæ judicium.

Pelagianorum errores damnati jam fuerant in duplici Africæ Synodo, Carthaginenſi videlicet & Milevitanâ: latam ab Africanis damnationem reſcripto Apoſtolico jam confirmaverat Innocentius I. Pontifex Maximus: Romani Pontificis decreto Occidentales permulti quibus illud innoteſcebat, Epiſcopi jam acceſſerant: Nihilominùs Julianus Eclanenſis Epiſcopus præcipuus Pelagianorum errorum Aſſertor ac vindex perverſam deponere Doctrinam nondum volebat, quia à nullodum Orientis Epiſcopo damnata illa fuerat; conſcius aliundè eam à pluribus etiam Occidentis Epiſcopis conſtanter adhuc propugnari. Quid huic Juliani effugio, quo ſuam in errore contumaciam tueri conabatur, reſpondet Auguſtinus Catholicæ veritatis juxta ac Pontificiæ autoritatis vindex acerrimus ac perpetuus? *An ideò*, inquit, *contemnendos putas, quia Occidentalis Eccleſiæ ſunt omnes, nec ullus eſt in eis commemoratus à nobis Epiſcopus? Quid ergo faciemus, cùm illi Græci ſint, nos Latini? Puto* (en Auguſtini ſententia) *tibi eam partem orbis ſufficere debere in quâ primum Apoſtolorum ſuorum voluit Dominus glorioſiſſimo Martyrio coronari, cui Eccleſiæ Præſidem Beatum Innocentium ſi audire voluiſſes, jam tunc periculoſam juventutem tuam Pelagianis laqueis exuiſſes. Quid enim potuit vir ille ſanctus Africanis reſpondere Conciliis, niſi quod antiquitus Apoſtolica Sedes & Romana cum ceteris tenet perſeveranter Eccleſia* (1)?

Fruſtrà igitur juxta nitidam Auguſtini ſententiam Orientalis Eccleſiæ, ideóque univerſalis Eccleſiæ judicium ac conſenſum exſpectabat Julianus ad ſuos abjiciendos errores; ipſi *ſufficere debebat*, quod eos jam damnaſſet illa Eccleſia in quâ Petrus Apoſtolorum Princeps Martyr occubuit, id eſt, Romana. At quare ſufficiebat

(1) *Lib. 1. cap. 4. contra Julian. tom. 10. nov. edit. pag. 501.*

ad proſcribendos errores, ad frangendam Hæreticorum pertinaciam unius Eccleſiæ Romanæ judicium? quia, inquit Auguſtinus, illius Eccleſiæ præſes ***non potuit*** in ſuo reſcripto Apoſtolico, niſi veram & antiquam Eccleſiæ Doctrinam propinare, quod idem eſt, ac ***non potuit*** errorem docere. ***Quid enim potuit*** (en cauſa quam affert Auguſtinus) ***vir ille ſanctus***, ***&c.*** quid aliud propugnent Pontificiæ infallibilitatis aſſertores, non video. Hæc Auguſtini Doctrina quàm ſolida, quàm ad evertendas omnes rebellantium animorum artes ac machinas idoneâ Gallicanis viſa fuerit expendamus. Quâ enim vivimus ætate intimos ſuos pandendi ſenſus ac manifeſtandæ genuinæ mentis oportuna illis ſeſe obtulit occaſio, in causâ nimirum Queſnelianâ quæ novas, necdum exſtinctas in Galliam deflagrationes intulit.

Enimvero perverſa Queſnelii placita ſolemni Conſtitutione, quæ incipit ***Unigenitus*** proſcripſerat falſæ Doctrinæ æquè ac larvatæ pietatis hoſtis Clemens XI. R. P. Damnationi Pontificiæ quàm plures è Galliâ necnon è vicinis regionibus Epiſcopi reverenter & obſequiosè jam ſubſcripſerant; attamen Queſnelliani pari quo Julianus olim erga Pontificiam autoritatem animo affecti, ſuos abjicere errores ac Clementinæ Conſtitutioni obtemperare recuſabant, quia nondum conſtabat Romani Pontificis decretum à plurimis Eccleſiæ Catholicæ Præſulibus, ab Eccleſiâ univerſali receptum fuiſſe; non neſcii pariter Epiſcopos nonnullos Clementino decreto ſubſcribere noluiſſe. En prima quæ Juliani, quæ omnium deinceps ferè novatorum, Queſnelii ſectatorum cantilena cui repreſſæ ac ceſſanti tot aliæ ſucceſſerunt.

Quid verò Gallicani Præſules ſinceram ubique jam tùm urgentes Pontificio decreto obedientiam? Siſtentne gradum? Ab urgendâ Pontificiæ Conſtitutionis executione ceſſabúntne, donec univerſalis Eccleſiæ conſenſus tandem innoteſcat? Interim ſerpente in dies errorum veneno, creſcente Pontificiæ autoritatis contemptu, furente novatorum audaciâ, mutíne tacebunt, ac imbelles ſinè armis quibus impetita jam dudum Catholica veritas, conculcata tùm Romana, tùm propria Majeſtas defendatur, hærebunt? Non ità ſanè, quippe qui apprime noverant Eccleſiaſticum regimen non ab humanâ, quæ futura ſæpius incommoda minimè prævideat, ſed à divinâ ipsâ voluntate fuiſſe conſtitutum. Non ità ſanè, qui in præſtandâ Sedi Apoſtolicæ obedientiâ moras nec ponere nec pati velint, memores ipſam antiquæ ætatis Eccleſiam Pontificiis reſ-

(1) *Clerus Gallic. Pariſiis ad 1653. Congregatus in Epiſtola ad Innocent X. Illuſt. de S. Albin Archiepiſ. Camerac. in mandato Paſt. 16. Januar. an. 1739. pag. 27. &c.*

criptis *ſine ullâ cunctatione* ſubcripſiſſe (1). Quid ergo Queſnelianis Eccleſiæ univerſalis conſenſum exſpectantibus reponunt Illuſtriſſimi Præſules? Quod Pelagianis olim Auguſtinus, Queſnelianis ipſi pari tuendæ Catholicæ Doctrinæ ac Pontificiæ autoritatis zelo, reſpondent; modò cum Auguſtino pronuntiant Sedis Apoſtolicæ reſcriptis cauſam jam eſſe finitam, ut ſuprà vidimus; modò cum ſancto Doctore contendunt Queſnelianis *ſufficere* debere Sedis Apoſtolicæ judicium, ac poſt factum à Sede Apoſtolicâ examen, ulteriorem Epiſcoporum diſcuſſionem non eſſe quærendam, non eſſe exſpectandam. Id, inquam, cum ſancto Auguſtino contendunt, ut illius potiſſimùm autoritate premerentur novatores, cujus patrocinio ad nauſeam uſque gloriabantur. Non nobis ipſis, ſed apertis Gallicanorum Epiſcoporum verbis plena jam fides habeatur.

Eminen. de Fleuri, tunc Forojulienſis Epiſcopus, magnus ille vir, qui utrùm ampliſſimis, quibus functus eſt, cùm Eccleſiaſticis, tùm politicis muneribus, quàm immenſâ eruditionis ac pietatis laude ſpectabilior fuerit, difficulter admodum quiſlibet pronuntiaverit; ſic loquitur in ſuo Mandato Paſtor. an. 1714. edito (2) *S. Auguſtinus refractariis oſtenderet, ſi ipſum audire vellent, quo obſequio colenda ſit Sedes Apoſtolica: ſi Orientis Eccleſia, Juliano reſpondet, ſuam contra veſtros errores nondum manifeſtavit ſententiam, puto tibi ſufficere debere quòd ea Orbis pars in quâ primum Apoſtolorum ſuorum voluit Dominus glorioſiſſimo Martyrio coronari, & cui præſidet B. Pontifex Innocentius ſe tibi adverſam declaraverit.* Hæc ſyllabatim ex Gallico idiomate in Latinum Sermonem traduximus, in quo ſi ornatiſſimam Eminent. ſcriptoris eloquentiam deſideres, majorem certè interpretis Fidem deſiderare nequaquam valeas. O vos igitur qui tot per orbem Epiſcoporum conſenſum exſpectantes Clementino decreto ceu ad obtinendam animi veſtri ſubmiſſionem inſufficienti obedire recuſatis, vociferantes hanc interceſſionem veſtram debito Sedi Apoſtolicæ obſequio minimè refragari, Auguſtinum nonne ſequi contenditis? Ab ipſo igitur, reponit Antiſtes præſtantiſſimus, Auguſtino diſcite alio ſanè obſequio colendam eſſe Sedem Apoſtolicam. Ab ipſo diſcite de illorum Epiſcoporum conſenſu ſollicitos vos nullatenus eſſe debe-

(2) *In collect. mandator.* pag. 298. Saint Auguſtin, s'ils vouloient (*les refractaires*) l'écouter, leur apprendroit auſſi le reſpect qu'ils doivent avoir pour le Saint Siége: ſi l'Egliſe d'Orient, dit-il, à Julien, ne s'eſt pas encore expliquée contre vos erreurs, je crois qu'il doit vous ſuffire que cette partie du monde dans laquelle Dieu a voulu honorer de la Couronne du Martyre le premier de ſes Apôtres, & à laquelle le Saint Pontife Innocent préſide, ſe ſoit déclarée contre vous.

re, exploratâ jam vobis Eccleſiæ Romanæ ſententiâ. Ab ipſo diſcite hanc vobis ſufficere debere ad deponendos ac rejiciendos quos ipſa damnavit errores. En quid ſupremam inficiantibus Sedis Apoſtolicæ autoritatem reſpondeat clariſsimus ſcriptor. Auguſtino potiſsimùm inſiſtit ad vindicandam Sedis Apoſtolicæ dignitatem, qui S. Doctoris vocem Pelagianæ pervicaciæ olim terribilem, in Queſnelianis redivivæ victricem fore confidebat.

Hæc fuit Illuſtriſsimi viri reſponſio ad celeberrimam & numeris omnibus decantatam refractariorum cantilenam. Hæc pariter eadem ceterorum Galliæ Præſulum; cùm enim D. Ravechet, Pariſienſis Theologicæ Facultatis Syndicus non niſi explorato undique Epiſcoporum conſenſu Clementinæ Conſtitutioni ***Unigenitus*** parendum eſſe pronuntiaſſet (1), Syndicum perſtrinxit & Illuſt. de Languet, ſæpius laudatus his verbis (2) ***Syndico jure dicimus, quod olim Juliano dicebat Auguſtinus, & quidem quo tempore Oriens Catholicis Epiſcopis abundabat, quo tempore religio in Oriente magìs florebat; an ideo contemnendos putas quia Occidentalis Eccleſiæ ſunt omnes, nec ullus eſt in eis commemoratus Epiſcopus, puto, ſubjungit S. Doctor, tibi eam partem orbis ſufficere debere, in quâ Petrus Apoſtolorum primus ſuum ſanguinem fudit, & cui Eccleſiæ à Petro fundatæ præſidet B. Pontifex ipſius Succeſſor. Hac pars Eccleſiæ***, proſequitur laudatus Antiſtes, ***ſufficiebat igitur ad ſuperandam Juliani pervicaciam.*** Quò autem magìs ac magìs eluceſceret, quàm parum prætenſo Epiſcoporum conſenſu reſcripta Romana indigeant, ut Fideles omnes ad ſincerum illis aſſenſum præſtandum obſtringant; id etiam ſtudioſè voluit obſervatum, Eccleſiæ nimirum à Petro fundatæ judicium independenter ab Orientalium Epiſcoporum conſenſu ab Auguſtino ſufficientiſſimum ***tunc*** pronuntiatum fuiſſe, ***cùm tot Catholicis ac Religioſiſſimis Epiſcopis Oriens abundabat***, quorum numerus, teſte ipſo clariſſimo Præſule, Occidentalium numerum æquabat (3).

Et verò quomodo Orientalis Eccleſiæ ſuffragio indigere potuiſſet dogmaticum aliquod R. Pontificis decretum, ut frangendæ Hæreticorum pertinaciæ ſufficeret, útque ſupremam & ineluctabilem obtineret autoritatem, ſi tota ipſa Orientalis Eccleſia ſoli R. Pontificis ***autoritati*** cedere tenebatur; imò & ***ſe teneri*** profiteba-

(1) *Diſcours du Syndic &c. V. 7e. Mémoire du P. Queſnel.* pag. 198.

(3) *Ibidem, &c.*

(2) *Monito 2. adverſùs ſuæ olim Diœceſ. refract.* pag. 23. Nous diſons avec juſtice à ce Syndic ce que Saint Auguſtin diſoit à Julien, dans le tems même que l'Orient étoit rempli d'Evêques ortodoxes .... Je crois que ce doit être aſſez pour vous de cette partie du monde où Pierre, le prémier des Apôtres, a répandu ſon Sang, & où préſide a l'Egliſe qu'il a fondé le Bienheureux Pontife ſon Succeſſeur. Cette partie de l'Egliſe ſuffiſoit donc pour vaincre l'opiniâtreté de Julien.

tur ? Porrò rem ità eſſe non ſolùm innumera Orientalis Eccleſiæ monumenta manifeſtant, ſed ipſi teſtantur ac affirmant quos hîc unicè ſpectamus Gallicani Præſules : ***quamvìs objiceretur***, inquit, Boſſuetius Meldenſis, dum viveret, Epiſcopus, in Epiſtolâ ad Moniales Portûs Regii num. XI. ***Acacium tanta Sedis Epiſcopum*** (Conſtantinopolitanæ) ***in Concilio nondum fuiſſe damnatum, nihilominus totus Oriens ſe obſtrictum credidit ſoli R. Pontificis autoritati cedere cum incredibili totius Eccleſiæ Catholicæ gaudio*** (1). His Boſſuetii verbis relatis ſic proſequitur Senonenſis Archi-Præſul : ***en totus Oriens qui R. Pontificis autoritati cedit, & quidem ſoli, quíque meris obſequiis Pontificio decreto ſubſcribit*** (2). Hæc pariter Boſſuetii verba laudant & approbant Emin. de Tencin, in ſuo Docum. Paſtor. ad Archipreſbiteros, &c. Edito an. 1728. aliíque plures Galliarum Epiſcopi. Hanc eandem Boſſuetii Doctrinam, ſuam non modò fecit Emin. de Noailles, Pariſienſis Archiepiſcopus publico Mandato (3), ſed etiam ibì declarat ***veram eſſe ſuæ Diæceſis Doctrinam, & quidem in clarâ ac conſtanti ipſius traditione fundatam.*** Credebat igitur, teſte Boſſuetio, fatentibus aliis Galliarum Epiſcopis, Orientalis Eccleſia, & quidem tota, ***Soli*** R. Pontificis autoritati cedere ſe debere ; id autem jure, id meritò credebat ; Orientis judicio univerſa, ipſo Boſſuetio teſte, complauſit Eccleſia. Num igitur ab Orientalis Eccleſiæ conſenſu pendebat robur Pontificiæ autoritatis, ut nempe ſufficeret ad ſuperandam novatorum pertinaciam ? Id ne cogitare potuiſſent quidem Epiſcopi Gallicani qui obſtrictum ipſi totum Orientem ſoli R. Pontificis autoritati cedere teſtabantur.

(3) *Mandat. circa editionem Epiſtolæ D. Boſſuetii ad Moniales Portûs-Regii anno 1710.* pag. 1. & 2.

Et rurſus (ſiquid obiter pro datâ occaſione concludere nobis permititur) ſi tota Orientalis Eccleſia quæ Epiſcoporum numero & regionum amplitudine Occidentalem æquabat ***Soli R. Pontificis autoritati*** cedere tenebatur fatentibus & prædicantibus Illuſtriſſimis Galliarum Epiſcopis, num aliqua erit in Occidente tam inſignis, tam conſpicua Eccleſia vel natio, quæ ſoli Sedis Apoſtolicæ ſeu R. Pontificis autoritati in Fidei cauſis cedere recuſabit vel ad cedendum ſe obſtrictam non credat ? Non hæc profectò ſapientiſſimæ ac novitatum inimicæ Eccleſiæ Gallicanæ mens ac ſententia, cujus

Doctrinam

(1) *Pag.* 14. Encore qu'on objectât qu'Acace n'avoit point été condamné par un Concile, lui qui étoit Evêque d'un ſi grand Siége, néanmoins tout l'Orient ſe crut obligé de céder à la ſeule autorité du Pape, avec une incroyable ſatisfaction de toute l'Egliſe.

(2) *Epiſt. ad D. de Lamoignon*, pag. 39. Voilà tout l'Orient qui cede à l'autorité du Pape, & à la ſeule Autorité, & qui ſouſcrit par déférence.

Doctrinam eruditi Præſules contra eos qui non niſi explorato Eccleſiæ judicio Dogmaticæ Clementis XI. Conſtitutioni obtemperandum eſſe garriebant, tam viriliter propugnent ac ex Auguſtino potiſsimùm evincant ad profligandos errores, ad ſuperandam Hæreticorum pervicaciam illius Eccleſiæ ſufficere judicium, in quâ Petrus Apoſtolorum Princeps Martyr occubuit. Hæc vera, hæc conſtans Gallorum Antiſtitum Doctrina, ut ex allatis hactenus ac ex iis quæ adhuc ſubjicere juvat ipſorum teſtimoniis manifeſtiſsimè patebit.

Idem quem jam non ſemel laudavimus Senonenſis Archi-Præſul, *hanc*, inquit, (1) *diſcuſſionem* (quandonam ſcilicet major Epiſcoporum numerus ſit certa Fidei regula) *non aggredimur quâ nullatenus indigemus; referre ſufficit hæc Auguſtini verba ad Epiſcopum Julianum Pelagianiſmi defenſorem : an ideo contemnendos putas, quia Occidentalis Eccleſiæ ſunt omnes : puto tibi eam partem orbis ſufficere debere in quâ Petrus Apoſtolorum primus ſuum ſanguinem fudit, cuique Eccleſiæ à Petro fundatæ præſidet B. Pontifex ipſius Succeſſor.* En quid reſpondeat, quid pro certo teneat, tot inter quæſtiones quæ adverſariorum noſtrorum ingenia tam miſerè torqueant : utrùm nempe major Epiſcoporum numerus abſque R. Pontifice & cum R. Pontifice ſufficiat ad veritatem certò dignoſcendam : utrùm longè major numerus, utrùm maximus, utrùm unanimitas moralis quam quiſque pro nutu proprio ſtabiliat, requiratur, &c. En, inquam, tot inter ſyſtemata quæ apud adverſarios volumina ſæpe conficiant, quid ſentire ſe profiteatur Senonenſis : *ſufficere* cum Auguſtino putat *illius Eccleſiæ* judicium *in quâ Petrus Martyr occubuit.* En conſtans illius principium cui immotè adhærendum eſſe ſæpius ſignificat.

Quid etiam Queſnelianis reſpondebat Illuſtr. de S. Albin, Cameracenſis Archi-Præſul? ad ſolita ceterorum Galliæ Præſulum arma confugit; *S. Auguſtinus*, inquit, *futilibus his-ce omnibus Pelagianorum querelis id unum reſpondebat : quid adhuc quæritis examen quod jam factum eſt apud Apoſtolicam Sedem? ..... non igitur eſt neceſſarium ut veſtra hæreſis ab Epiſcopis adhuc examinetur, ſed poteſtatibus Chriſtianis coërceri debet* (2). Hæc, ſi tacemus, per ſeſe

(1) *Octavo Docum. Paſt. an.* 1731. pag. 176. Sans entrer dans ce détail dont nous n'avons pas beſoin, il ſuffit de rapporter ce mot de St. Auguſtin à l'Evêque Julien, défenſeur du Pelagianiſme : *Mepriſez-vous ces ſuffrages parce qu'ils ne ſont tirés que de l'Egliſe d'Occident? Nous croyons que c'eſt aſſez pour vous de cette partie du monde, où Pierre, le prémier des Apôtres, a répandu ſon Sang, & où préſide à l'Egliſe qu'il a fondée le bienheureux Pontife ſon Succeſſeur.*

(2) *Mand. Paſtor. adverſ. Conſult. Advocat.* pag. 76. Saint Auguſtin ſe contentoit de répondre à toutes ces plaintes frivoles (des Pe-

ſatìs loquuntur. *S. Auguſtinus*, inquit Senonenſis Archi-Præſul loco citato, pag. 72. *adverſùs ſuæ ætatis Hæreticos propugnat ſufficere examen à Sede Apoſtolicâ factum* (1). Id ipſum pariter à Boſſuetio Epiſcopo Meldenſi propugnari Senonenſis ibidem evincit. Hinc eſt quòd Illuſtriſſimus Antiſtes, quòd ceteri etiam Galliarum Epiſcopi contendant opus haud eſſe cauſas Fidei à Sede Apoſtolicâ jam examinatas rurſus ab Epiſcopis examinari; ac reſcriptis Apoſtolicis uno obedientiæ motivo ab Epiſcopis meritò ſubſcribi, quod infra oſtendemus. Plura hîc congerere Gallorum Antiſtitum teſtimonia inutile prorſus fuerit.

Satìs ex hactenus dictis manet demonſtratum quòd S. Auguſtinus in Sermone laudato *de verbis Apoſtoli* Pelagianorum cauſam ideò finitam unicè dixerit ac cenſuerit, interprete ipſo Gallorum Antiſtitum ordine ampliſſimo, quia R. Pontifex reſcripto Apoſtolico duplicis Africæ Synodi judicium confirmaverat, ratus ad finiendas Fidei cauſas haud requiri univerſalìs Eccleſiæ ſuffragium, ſed unius Apoſtolicæ Sedis ſeu eam occupantium Petri Succeſſorum *ſufficere* ſententiam; de Sedis autem Apoſtolicæ ſeu R. Pontificis autoritate ità pariter ſentire noſtros Galliarum Epiſcopos cæcus ſit ac obtuſiſſimus, qui hactenus non vidit, hactenus non intellexit. Hîc pariter conſentientes habemus eos omnes ex adverſariis noſtris, qui nobiſcum agnoſcunt uno Sedis Apoſtolicæ judicio ex Auguſtini mente finitam fuiſſe cauſam Pelagianorum, at contendunt *cauſam finitam* apud Auguſtinum perinde non fuiſſe ac *ſupremo & ineluctabili judicio* definitam; num huïc adverſariorum figmento, ac ultimo effugio faveant Galliarum Antiſtites, expendamus.

§. III.

Illuſtriſſimi Galliarum Epiſcopi pro certo tenent ac indubie cauſam eſſe finitam *in phraſi Auguſtinianâ perinde eſſe ac ſupremo & infallibili judicio definitum.*

TAm perſpicua, tam evidens ac apud eruditos ferè omnes confeſſa res eſt, *cauſam eſſe finitam* idem omnino ſonare apud Auguſtinum, ac illam infallibili & ultimo judicio eſſe direm-

lagiens) à quoi bon demandez-vous encore un examen, puiſqu'il a déja été fait par le Siége Apoſtolique.... Il n'eſt donc pas néceſſaire que les Evêques examinent encore votre héréſie; mais c'eſt aux Puiſſances Chrétiennes à la réprimer.

(1) Saint Auguſtin ſoûtient aux hérétiques de ſon tems, que l'examen qui avoit été fait par le Siége Apoſtolique eſt ſuffiſant.

ptam, ut ampliſſimo Gallorum Antiſtitum ordini perſpectum illud non ſatis fuiſſe, non niſi per ſummam injuriam, cogitari poſſit; quocirca rem, quæ nemini cordato ſit dubia, probandam minimè ſuſciperemus, niſi cum adverſariis agendum nobis eſſet, qui veneranda Gallorum Antiſtitum autoritate peſſimè abuſi proprios fetus, qui ſæpius monſtra ſunt, vèl ipſis affingere non erubeſcunt. Portentum ſanè dices, quod undique preſſi adverſarii noſtri tandem parturiêre reſponſum. *Innocentii Decreto*, dixerunt argutuli illi homines, ***finitam quidem pronuntiat S. Doctor Pelagianorum cauſam, ſed non eo ſenſu quòd infallibili judicio fuerit definita, quòd à Concilio generali retractari non poſſet, ad illúdque deferri tanquam ad Tribunal Pontificio Superius;*** tolle, quæſo, candide Lector, verborum circuitum, quo occultari debuerat ridicula reſponſio, quæ clara & nitida ità ſe habet: ***finitam quidem ptonuntiat S. Doctor Pelagianorum cauſam, ſed non eo ſenſu quòd eſſet finita;*** ipſi enim adverſarii, ſicut univerſi hactenus Mortales, ſciunt ac tradunt Fidei cauſas nec eſſe finitas, nec finiri poſſe, niſi per judicium infallibile; cùm ergo velint Pelagianorum cauſam ab Auguſtino dici quidem finitam, ſed non eo ſenſu quòd infallibili judicio fuerit definita, perinde eſt ac velle ab Auguſtino dici quidem finitam, ſed non eo ſenſu quòd fuerit finita. Si igitur Fides adverſariis noſtris, pronuntiabat S. Doctor, ac gregi ſuo prædicabat eam Fidei cauſam eſſe finitam, quam tamen finitam minimè putabat ac ſciebat. En quò tendat adverſariorum reſponſio quæ ſi valeat, jam credere oporteat tantum Eccleſiæ Doctorem, tantum veritatis amatorem, aliud in ore, aliud in corde tenuiſſe; ſeu clarius: Auguſtinum mentitum fuiſſe, cùm Pelagianorum cauſam reſcripto Apoſtolico finitam aſſeruit.

Verùm eſto; chriſtianam ſapiat modeſtiam, Theologicam nec abhorreat gravitatem præpoſtera hæc Auguſtinianæ mentis interpretatio, num ideo toleranda? Nullo modo; quid enim ſi nullo nititur fundamento? Si nativam Auguſtini verborum ſignificationem pervertit? Si communem hominum intelligentiam reſpuit? Si præcipuum S. Doctoris contra Pelagianos argumentum infirmat ac ipſum ineptè diſputantem perhibet? Si conſtanti, ſi perſpicuæ, & ab ipſis adverſariis confeſſæ S. Auguſtini ſententiæ penitùs adverſatur? Si tandem novatoribus unicè arrideat ac impensè faveat? Hujuſmodi porrò eſt peſſima hæc ab adverſariis excogitata S. Doctoris interpretatio.

I. Nullo nititur fundamento, ut enim aliquâ veri ſimilitudine dici poſſet, *cauſam eſſe finitam* in phraſi Auguſtinianâ minimè ſignificare *cauſam infallibili judicio definitam*, vèl unum afferre debuiſſent adverſarii noſtri Auguſtini textum, in quo cauſa aliqua Fidei *finita* diceretur, quam tamen infallibili judicio definitam nondum eſſe cenſuerit ac pronuntiaverit; id porrò nedum præſtiterint, ſciunt ipſi ac propugnant cetera Auguſtini loca, in quibus *cauſa* aliqua Fidei dicitur *finita* ſignificare cauſam infallibili judicio definitam, ut infrà videbimus.

II. Nativam Auguſtini verborum ſignificationem pervertit; qui enim cauſam aliquam Fidei finitam eſſe pronuntiat, dicere intendit cauſam in eo tribunali fuiſſe judicatam quo Fidei cauſæ finiuntur; porrò apud unum & ſolum infallibile Tribunal, ut ipſi fatentur adverſarii, Fidei cauſæ finiuntur. Et verò ſi Auguſtinus, ut effutiunt adverſarii, cenſuiſſet Pelagianorum cauſam apud unum R. Pontificis Tribunal, quod infallibile minimè credebat, eſſe finitam, malè profectò pronuntiaſſet ſimpliciter, abſolutè ac ſinè limitatione, *cauſam eſſe finitam.*

III. Communem reſpuit hominum intelligentiam; enimvero finitam tunc ſolùm eſſe Fidei cauſam omnes hactenus intellexerunt, quando ſupremo & infallibili judicio fuit definita. Quòd aliter cenſuerit Patrum noſtrorum ſeries, nullibi legitur, nullibi invenitur; id nec noſtros latet adverſarios; etenim de dogmate pronuntiet R. Pontifex, ſi ipſius judicio nondum Eccleſiæ acceſſit conſenſus, finitam eſſe cauſam minimè aſſerunt, imò negant & pernegant: Quare? Non aliâ profectò ratione quàm quòd eam infallibili judicio definitam eſſe nolunt, ac ſupremæ & irreformabili quam negant R. Pontificis autoritati faſces ſubmiſiſſe ſibi viderentur, ſi ante univerſalis Eccleſiæ judicium cauſam Pontificio decreto jam finitam fuiſſe prædicarent. Et verò quamdiu ſub judice lis eſt, finitáne alicubi intelligitur cauſa? Porrò an non ipſimet adverſarii contendunt ſub judice adhuc eſſe litem, cùm in re Fidei controverſâ nondum intervenit infallibilis autoritatis judicium?

IV. Præcipuum S. Auguſtini contra Pelagianos argumentum infirmat ac ipſum ineptè diſputantem perhibet hæc eadem adverſariorum cavillatio; quid enim ſæpius Pelagianis ſuos errores præfractè tuentibus objiciebat S. Doctor? Ipſorum cauſam jam dudum fuiſſe finitam; at quorſum id urget ad comprimendam illorum audaciam ac pervicaciam, ſi, ut volunt adverſarii, fallibili tantùm ju-

dicio finitam eſſe ſignificabat ? Eo S. Doctoris effato num victi ? num oppreſſi ? num ſatis permoti ad ſuos errores abjiciendos fuiſſent Pelagiani ? Nonne facilè ac jure S. Doctori reponere potuiſſent fruſtrà judicium errori obnoxium ſibi opponi, cuï aſſentiri minimè tenebantur, & ex quo certò dignoſci non poterat an ſua ipſorum, vel Auguſtini ſententia vera eſſet ac Catholica? Eo ſanè argumento rem ſuam nihil promoviſſet Auguſtinus.

V. Conſtanti, perſpicuæ, ac ab ipſis adverſariis confeſſæ Auguſtini ſententiæ penitùs adverſatur; enimvero ſi quoties Auguſtinus eâ phraſi utitur: *cauſa finita eſt*, toties loquitur de causâ infallibili judicio jam definitâ; addo præterea, ſi quando cauſa aliqua infallibili judicio nondum erat definita, S. Doctor expreſſè aſſerat *cauſam non eſſe finitam*, profectò non niſi impudentiſſimè ac temere negari poteſt *cauſam finitam* in phraſi Auguſtinianâ ſignificare cauſam infallibili judicio definitam. Porrò hæc apud Auguſtinum ipſâ adverſariorum confeſſione certiſſima ſunt, 1°. Quotiès S. Doctor eâ phraſi utitur: *cauſa finita eſt*, toties loquitur de causâ infallibili judicio terminatâ. Pelagianorum cauſam finitam pronuntiat Auguſtinus in ſuis contra Julianum Libris. De causâ autem infallibili judicio jam definitâ ibì loqui Auguſtinum fatentur & adverſarii, quo enim tempore contra Julianum ſcribebat S. Doctor Zozimi reſcriptum adversùs Pelagianos *manu mundi à toto orbe* ſubſcriptum erat. Donatiſtarum *cauſam* ætate ſuâ *finitam eſſe* pariter aſſerit Auguſtinus in ſuis de Bapt. Hæret. cont. Donat. Libris; de causâ pariter infallibili judicio jam definitâ ibidem loqui Auguſtinum docent & adverſarii. Uno verbo nullus Auguſtini locus afferri poteſt, in quo *finitam* dixerit *cauſam*, qui ab ipſis adverſariis non intelligatur de causâ infallibili judicio definitâ. Ergóne ſolus erit Auguſtini Sermo *de verbis Apoſtoli*, in quo hæc propoſitio: *cauſa finita eſt*, id minimè ſignificet juxta adverſarios quod in cunctis Auguſtini operibus ſignificat; quare? Quia Germana Auguſtinianæ phraſis interpretatio præjudicatæ illorum de fallibilitate Pontificiâ opinioni è fronte adverſatur; quia non ſua Auguſtinianis, ſed Auguſtiniana ſuis placitis, ſpretis omnibus modeſtiæ, æquitatis ac veritatis legibus, accommodare volunt.

2°. Quando cauſa aliqua infallibili judicio nondum erat definita, S. Auguſtinus expreſſè aſſerit *cauſam non eſſe finitam*; ſic cauſam Baptiſmatis Hæreticorum quam Cypriani ætate infallibili judicio definitam nondum fuiſſe autumabat S. Doctor, qui, de eâ nondum

factum eſſe judicium *univerſale vel tranſmarinum* (Romanum ſcilicet quod ab Auguſtino aliiſque Africanis tranſmarinum ſimpliciter ubique vocabatur) ſcribebat (1) , *nondum fuiſſe finitam* expreſſè ac ſæpe tradit in ſuis de Bapt. cont. Donat. Libris. Hic, quæſo, pondera Lector candide mirum adverſariorum noſtrorum candorem. Hæc phraſis Auguſtiniana . *cauſa finita eſt* , ubi ſuis favere videtur præjudiciis , ut in cauſâ Donatiſtarum , ſignificat certò cauſam infallibili judicio definitam ; ubi obſtat , ut in cauſâ Pelagianorum , contrarium ſignificat. Si ipſis Fides , quare dixit Auguſtinus cauſam Donatiſtarum ætate Cypriani nondum fuiſſe finitam ? Quia , inquiunt , infallibile minimè judicabat Stephani R. P. judicium latum adversùs rebaptiſantes. En perpetua iſtorum omnium hallucinatio : ſcilicet , quando fallibili ſolùm judicio cauſa definita eſt , tum agnoſcunt aſſeri ab Auguſtino illam non eſſe finitam. At in præſenti Pelagianorum causâ contendunt illam ab Auguſtino finitam pronuntiari , quamquam infallibili judicio definita non fuerit. Quid eſt hoc , amabo , niſi habere *pondus & pondus , menſuram & menſuram ?* Proh miſera SS. Eccleſiæ Doctorum conditio , ſi talibus interpretibus indigeant !

(1) *Lib. de Bapt. Ier. cont. donat. cap. 9.*

Ex his omnibus conſtat S. Auguſtinum quoties eâ phraſi utitur : *cauſa finita eſt* , toties loqui de causâ ſupremo & infallibili judicio definitâ , id , inquam , conſtat ipsâ adverſariorum confeſſione ; liquet pariter à S. Doctore expreſsè pronuntiari : *cauſam nondum eſſe finitam* , quando infallibili judicio nondum erat definita ; id pariter fatentur adverſarii noſtri ; quid aliud reſtat , niſi ut nobiſcum veridici tandem agnoſcant juxtà Germanam ac perpetuam S. Auguſtini Doctrinam , *cauſam finitam eſſe* , certò ſignificare cauſam infallibili judicio definitam ; hoc autem quò faciliùs concedant nobis , audiant virum , quem infallibilitatis Pontificiæ cultoribus favere voluiſſe ſanè ſuſpicari non poſsint , Queſnelium ipſum dico : *negari non poteſt* , inquit , *quin in phraſi Auguſtinianâ unum idémque præcisè ſit cauſam eſſe finitam , ac cauſam infallibili & irrevocabili judicio definitam* (2).

VI. Tandem venditata ab adverſariis noſtris Auguſtini interpretatio Novatoribus unicè favet ; nam inter argumenta quibus utuntur Catholici ad probandam *Eccleſia* , ut vulgò dicitur , *diſperſa* inerrantiam , ponderoſum ſanè eſt quod ex illis Auguſtini verbis : *cauſa*

(2) *Juſtification du ſilence reſpectueux.* pag. 875. On ne peut nier que dans le langage de Saint Auguſtin , dire qu'une cauſe eſt finie , & dire que l'Egliſe a prononcé un jugement infallible & irrévocable , c'eſt préciſement la même choſe.

finita eſt, deſumunt. Enimvero, inquiunt, Pelagianorum cauſa nullo œcumenico Concilio, ſed ſolo Eccleſiæ diſperſæ judicio definita fuerat: atqui tamen Auguſtinus *finitam illorum cauſam* cenſuit ac pronuntiavit; ergo, concludunt, ſupremum & irrevocabile apud Auguſtinum erat Eccleſiæ diſperſæ judicium. Ruit porrò univerſale hoc Catholicorum argumentum, ſi vèl in dubium revocatur apud Auguſtinum unum idémque eſſe & *cauſam finitam*, & cauſam *infallibili judicio* definitam.

Quis igitur credat tam malè parto adverſariorum commento ab eruditis omnibus irriſo, graviſsimum complauſiſſe Gallorum Antiſtitum ordinem? Id nemini qui ſenſum habeat profectò ſuadebitur. Veræ ac manifeſtiſsimæ S. Auguſtini Doctrinæ addicti, vanas ad illam obſcurandam excogitatas rejiciunt Gallicani Epiſcopi *ſubtilitates*, ac perſpicaces ipſi, quod hactenus, quod omnibus perſpectum fuit, probè intelligunt, *cauſam finitam* in phraſi Auguſtinianâ perinde eſſe ac illam ſupremo & infallibili judicio eſſe definitam. Enim vero ex ipſis nec unum hactenus inveni qui aliter ſentire ſe profiteatur, qui adverſariorum noſtrorum interpretationem adoptaverit. 2°. Ideo juxta adverſarios, *cauſa finita eſt*, apud S. Doctorem non ſignificat cauſam infallibili judicio definitam, quia contendunt Auguſtinum minimè cenſuiſſe quòd unum Sedis Apoſtolicæ judicium ad proſcribendos errores ac frangendam Hæreticorum pertinaciam ſufficeret. Verùm ex adverſo illud *ſufficere* cenſuit S. Doctor interprete Gallorum Antiſtitum ordine, ut ſuprà vidimus. 3°. Ponderandum hîc maximè quâ occaſione contenderint Gallicani Præſules cum Auguſtino pronuntiandum eſſe: *cauſa finita eſt*. Refractarii nimirum Clementinæ Conſtitutionis *Unigenitus* impugnatores ubique vociferabantur cauſam Queſnelianam nullodum infallibili judicio definitam fuiſſe, Galliarum autem Antiſtites viriliter propugnabant cum Auguſtino pronuntiandum eſſe: *cauſa finita eſt*; tanquam certiſſimum ergo ſupponebant hanc phraſim Auguſtinianam ſignificare *cauſam ſupremo & infallibili judicio definitam*, alioquin nihil contra refractarios promoviſſent. 4°. Quo tempore Galliarum Antiſtites Queſnelianos urgebant ad præſtandam ſinceram & intimam Clementinæ Conſtitutioni obedientiam, firmiter credebant, & conſtanter declarabant cauſam Queſnelianam ſupremo & infallibili judicio fuiſſe definitam; tunc porrò cum Auguſtino pronuntiabant: *Româ reſcripta venerunt cauſa finita eſt*; hæc igitur Auguſtini verba de causâ infallibili judicio definitâ interpretabantur.

5°. Tandem nitidò declarant *cauſam dici non poſſe finitam niſi infallibili judicio fuerit definita* : *la cauſe*, inquit, inter alios, Illuſtr. de Fenelon, in Docum. Paſtor. 1. Martii an. 1706. *ne ſçauroit être finie, à moins que le jugement ne ſoit infaillible* ; & in Docum. Paſtor. an. 1714. N°. v°. *eo ipſo momento quo Romana reſcripta venerunt cauſa finita fuit apud Auguſtinum, eo ipſo momento judicium evaſit juxta ipſos novatores infallibile, finale, ſupremum & irrevocabile* (1). Id autem apud Gallicanos Antiſtites adeò manifeſtum eſt, & indubium, ut vèl unâ Queſnelii ipſius confeſſione demonſtratum velint. Ità præ ceteris eruditus Antiſtes modò laudatus in Docum. Paſtor. pro acceptione Conſt. *Unigenitus*, edito an 1714. Illuſtr. de Languet, in Monito 2. adversùs ſuæ olim Diœceſeos refractarios, pag. 5. & in octavo Docum. Paſtor. num. xxx. pag. 75. Illuſtr. pariter Madot, Cabillonenſis Epiſcopus in laudatâ jam Epiſtolâ ad D. de Crugé, & alii complures, qui omnes ſatìs habent laudata jam à nobis Queſnelii verba referre, ut oſtendant cauſam finitam eſſe, in phraſi Auguſtinianâ perinde eſſe ac cauſam ſupremo & infallibili judicio definitam.

(1) *Gallica Fenelonii verba ſuprà retulimus.*

His quid addi poſſit aut addere opus ſit, jam neſcio ; plura hâc in re Gallorum Antiſtitum teſtimonia congerere inutile prorsùs exiſtimo ; quæ hactenus diximus difficiliori cuìcunque ſuadere poſſunt id Gallicanis Epiſcopis quod Catholicis omnibus, ſi paucos ex adverſariis noſtris excipias, perſpectum eſſe ac exploratum, nimirum his verbis : *cauſa finita eſt*, in phraſi Auguſtinianâ ſignificari cauſam ſupremo & infallibili judicio definitam.

Ex his omnibus luculentiſſimè demonſtratis clarè percipis, æque lector, quàm firmum, quàm inconcuſſum juxta geminam Gallorum Antiſtitum ſententiam incedat quod ex celebri Auguſtini loco ſæpius memorato communiter deſumitur ad vindicandam Sedi Apoſtolicæ ſupremam & infallibilem autoritatem, argumentum ; clarè percipis quàm vanæ, quàm *futiles* ampliſſimo ordini viſæ ſint *ſubtilitates* ad illud elevandum ab adverſariis noſtris excogitatæ ; tandem nè plura, clarè percipis S. Auguſtinum, interprete Gallorum Antiſtitum ordine, Pontificiæ ac Romanæ infallibilitati apertè ſuffragari. Quid enim, ſi Auguſtinus Pelagianorum cauſam nondum explorato aut exſpectato Eccleſiæ univerſalis conſenſu, independenter ab Eccleſiæ univerſalis judicio, poſt Innocentii reſcriptum *finitam* illico cenſuerit ac non aliâ quàm illius Apoſtolici reſcripti autoritate *finitam* pronuntiaverit ? Quid ſi *cauſam eſſe finitam* in phraſi Auguſtinianâ perinde

Digitized by Google

perinde ſit ac cauſam *ſupremo & infallibile judicio* definitam ? Num adhuc dubium, vel potiùs an non evidentiſſimum, ſolemne Romani Pontificis in definiendis Fidei controverſiis judicium à ſancto Doctore habitum fuiſſe, ut ſupremum & infallibile ? Ea porrò de Auguſtino haud minori quàm ceteri Pontificiæ infallibilitatis cultores zelo conſtantiſſimè docent ac prædicant Gallicani Præſules, ut hactenus vidimus. Immotum igitur maneat ac inconcuſſum ex celeberrimo S. Auguſtini loco : *cauſa finita eſt &c.* interprete Gallorum Antiſtitum ordine, ſupremum oſtendi ac irreformabile Sedis Apoſtolicæ ſeu R. Pontificis judicium.

CAPUT V.

Apoſtolica Sedes ſeu Pontifex Romanus immotum ac neceſſarium Catholicæ unitatis centrum. Hujus autem centri ea eſt prærogativa, ut à Fide deviare non poſſit, juxta Gallorum Antiſtitum Doctrinam.

SEDEM Apoſtolicam ſeu Romanum Pontificem unitatis ac Catholicæ communionis eſſe centrum, ità ut cum eâ uniri ac colligari debeat quiſquis Chriſtianus ac Fidelis haberi vult, omnes profitentur Catholici ; hæc autem Catholicorum Doctrina tot ac tam perſpicuis Veterum Patrum nititur teſtimoniis, ut eam prioribus Eccleſiæ Seculis obtinuiſſe etiam agnoſcant heterodoxi (1). Ex hâc porrò immotâ ac univerſali Catholicorum Doctrinâ evidenter colligi Sedis Apoſtolicæ ſeu Romani Pontificis ſummam eſſe debere ac ineluctabilem autoritatem contendunt inerrantiæ Pontificiæ cultores. Enimvero, inquiunt, quis unquam audivit alium præter eum qui ſupremam in aliquâ Republicâ, & nulli inferiorem obtinet autoritatem illius unitatis eſſe centrum ? Apud Venetos non in duce, qui nihil ſinè conſilio valet, ſed in Senatu, Reipublicæ principium & unitas requieſcit ; ſi ergo quædam in Eccleſiâ conſociatio foret (Concilium œcu-

(1) *Joh. Laur. Moshemius inter Proteſtantes non infimi ſubſellii ſcriptor in Diſſert. Theol. Hiſtor.* De Gallorum appellationibus ad Concilium univerſæ Eccleſiæ, &c.

menicum) cujus autoritati ſubdatur Pontificia, illa profectò Eccleſiaſticæ unitatis eſſet centrum, non verò Pontifex R., qui ipſe, ſicuti ceteri omnes, in eâ requieſcere deberet ac illi arctiſſimè adhærere; vel ergo R. Pontifex Eccleſiaſticæ unitatis non eſt centrum, vel ſi centrum haberi debet, ſummâ & ineluctabili autoritate polleat omninò neceſſum eſt.

Præterea, pergunt, ſi R. Pontifex errorem Fidei Catholicæ adverſum doceret, ut fieri poſſe contendunt adverſarii, tunc eſſétne centrum unitatis cuï intimè adhærendum, quocum jugiter communicandum eſſet? Pulchrum ſanè unitatis centrum quod ipſam ſcinderet unitatem! Vel ergo variatur ac deficit Eccleſiæ conſtitutio, quâ nimirum, ut hactenus credidêre Catholici, Eccleſia ità à Chriſto fuit informata, ut omnes ad Petri Sedem ſeu Succeſſorem velut ad centrum lineæ ferrentur, vel ſi divina illa Eccleſiæ conſtitutio ſtat firma ac immota, fatendum eſt centrum Catholicæ unitatis in aſſerendâ Fide manere inconcuſſum. Etvero, proſequuntur, quorſum tanta apud veteres, tanta apud hodiernos ubique Doctores prædicatur ac urgetur Pontifici Romano adhærendi neceſſitas, ſi in eodem, quo ceteri Epiſcopi erroris periculo verſatur? Quare ipſi arctiùs quàm ceteris adhærendum? Minùs ne pernicioſum ipſum ſequi errantem quàm alios? Ità Pontificiæ inerrantiæ vindices, & quidem meo judicio, ſatis ponderosè; illius enim qui ſacræ unitatis ſit centrum, ſupremam eſſe debere & ineluctabilem autoritatem conſectarium eſt adeò perſpicuum, ut nè ab ipſis quidem heterodoxis negari vel in dubium revocari potuerit (1).

Quid huic argumento reſpondeant Pontificiæ infallibilitatis oſores, breviter expendamus; Turnelius reſpondet his verbis: ***Sedes Apoſtolica errare quidem poteſt abſolutè (licet hactenus non erraverit) & ità errando deſineret actu eſſe centrum unitatis*** (2). Intellexit & ipſe Sorbonicus errorem cum centri prærogativâ ſtare non poſſe, unde clarè & nitidè tradit: ***Sedem Apoſtolicam errando, quod poteſt abſolutè, deſinere actu eſſe centrum unitatis***; juxta hanc igitur Sorbonici Profeſſoris reſponſionem, ſicut errare poteſt Sedes Apoſtolica, ità unitatis eſſe centrum deſinere poteſt, ideóque ea non eſt Sedis Apoſtolicæ conditio, ut à Chriſto conſtituta fuerit immotum, perpetuum ac neceſſarium unitatis Catholicæ centrum, cuï ſemper uniri ac adhærere debeant Fideles, ſed poterit quis extra Sedis Apoſtolicæ ſeu Romani Pontificis communionem, & veram Fidem profiteri, & ſanctitatem adipiſci; qui tamen ità reſpondet Turnelius, ipſiſſi-

(1) *Joh. Laur. Moſhemius in loco citato.*

(2) *De Eccleſ. tom. 2. quæſt. 5. et 3. pag. 291.*

mus ille eſt qui in eodem de Eccleſiâ tractatu contra Hæreticos datâ operâ multis conciliorum ac Veterum Patrum teſtimoniis evincit ***Sedem Apoſtolicam neceſſarium eſſe unitatis centrum ità ut nemo Catholicus haberi poſſit, niſi qui unitate Fidei ac Doctrinæ cum eâ conjunctus fuerit*** (1). Ipſiſſimus ille eſt cuï tam ſuaſum erat Sedem Apoſtolicam eſſe immotum, perpetuum ac indeficiens Sacræ unitatis centrum, ***ut unionem, etiam internam quæ in Fide & Doctrinâ conſiſtit, cum Sede Apoſtolicâ ſemper fuiſſe & eſſe neceſſariam*** propugnet (2); ut ſcribat ***idem eſſe à communione Eccleſiæ Catholicæ extorrem fieri ac non conſentire Sedi Apoſtolicæ*** (3). Ipſiſſimus ille eſt qui neget ***aliquem poſſe extra communionem R. Pontificis conſtitutum veram profiteri Fidem & ſanctitatem adipiſci*** (4); qui contendit nullum dari caſum, nullam effingi poſſe temporis circumſtantiam, ***in quâ recedere liceat à communione Sedis Apoſtolicæ ac Petri Cathedræ inhærendum non ſit*** (5). Ipſiſſimus tandem ille eſt, qui Sedem Apoſtolicam adeò immotum ac nunquam deficiens unitatis Catholicæ centrum eſſe credebat, ***ut conjunctionem cum Sede Apoſtolicâ inter vera atque Catholicæ Eccleſiæ notas***, quæ ſunt perpetuæ ac immotæ, recenſeat (6).

En Turnelii Doctrina quam profiteri cum Catholicis omnibus ac contra Hæreticos tueri velit & glorietur. Cum igitur ſibi objectato argumento quod ad vindicandam Sedi Apoſtolicæ inerrantiam ex centri prærogativâ deducitur, reſpondet Sedem Apoſtolicam ***ſicut errare poſſe, ità etiam deſinere actu eſſe centrum unitatis***, palàm oſtendit vim illius argumenti declinari à Catholico non poſſe niſi ſuæmet ipſius conſtanti Doctrinæ totâ retrò traditione ſtabilitæ renuntiet. Hæc enim duo concilia, ſi potes, nimirum Sedem Apoſtolicam eſſe centrum unitatis neceſſarium, immotum, perpetuum, cuï ſemper & neceſſariò adhærendum ſit, & Sedem Apoſtolicam deſinere poſſe eſſe centrum unitatis, cuï proinde adhærendum tunc non ſit; id unum apud Turnelium obſervo: ex his nempe duobus primum innumeris veterum teſtimoniis ab ipſo ſtabiliri, ſecundum verò omni autoritate ac probatione ſpoliatum obiter proferri ad eludendum potiùs quàm elidendum Pontificiæ infallibilitatis aſſertorum argumentum, quod ſilentio ſupprimere, ſicuti alii multi, potiùs debuiſſet, quàm ſibi objicere tam infauſtâ reſponſione reſolvendum.

Auctor defenſionis, declarationis Cleri Gallicani an. 1682. ità ſe habet (7) » certum eſt R. Pontificem à Deo eſſe poſitum qui Catho-» licæ ſocietatis communioniſque eſſet vinculum, ſtat ſemper invic-

(1) *De Ecclef. tom.* 1. *quaſt.* 2. *artic.* 6. pag. 223. & 230.

(2) *Ibidem.* pag. 224. 228.

(3) *Ibidem.* pag. 229.

(4) *Ibidem.* pag. 231.

(5) *Ibidem.* pag. 234.

(6) *Ibidem.* pag. 220.

(7) *Parte* 2. *lib.* 15. *cap.* 32. pag. 196.

» tum illud Optati de R. Pontifice: *cum quo nobis totus orbis unitatis » in ſocietate concordat*, Hieronymi ad Damaſum: *qui tecum non col- » ligit*, *ſpargit*, & illud Cypriani, illud Ambroſii, illud omnium » ut cum Epiſcopo Romano, id eſt, cum Eccleſiâ Catholicâ commu- » nicemus, atque hinc etiam valet illud, abſque R. Pontifice non » colligi Synodos; quippe quo Duce Eccleſiæ uniri conjungíque » debeant, hæc à Chriſto inſtituta, hæc in ævum duratura. Neque eò » ſeciùs Deo permittente, ea interdum eveniunt quibus viri boni » ſanctíque Pontificiæ Communionis exſortes manere debeant. « Hæc duo perſpicacioribus iterum concilianda ſubjicimus, nimirum Romanum Pontificem ita à Deo fuiſſe conſtitutum Catholicæ Communionis vinculum ut *ſemper* ſtet invictum, ſpargere illum qui cum R. Pontifice non colligit, perinde eſſe cum R. Pontifice ac cum Eccleſiâ Catholicâ communicare; Eccleſias cum R. Pontifice uniri conjungíque debere, fac inquam ut hæc omnia *ſemper* ſtent invicta, à Chriſto ipſo inſtituta, ac *in ævum duratura*; & tamen liceat nonnunquam viris bonis & ſanctis, imò debeant ipſi Pontificiæ Communionis exſortes manere. Quos alios legere conceſſum mihi fuit Pontificiæ infallibilitatis hoſtes, iſti Catholicorum omnium Doctrinam tandem deſerentes, negarunt Sedem Apoſtolicam eſſe centrum unitatis quod *in Fide* conſtituerunt (1); illi nodum hujuſce argumenti profundo ſecandum eſſe ſilentio conſultiores judicarunt (2). Verùm quidquid ſomnietur, quidquid effingatur ad elevandam hujuſce vim argumenti, ea eſt Gallorum Antiſtitum Doctrina, quæ omnibus occurrat commentationibus ac rem noſtram penitùs ac mirificè conficiat.

Illuſtriſſimi enim Galliarum Antiſtites, 1°. Profitentur ac docent Sedem Apoſtolicam ſeu R. Pontificem unitatis ac Communionis Catholicæ eſſe centrum, & quidem à Chriſto conſtitutum, *eſſentiale* & neceſſarium, cuï ſemper & neceſſariò adhærendum ſit. 2°. Ex hâc centri prærogativâ colligunt & tradunt, quemadmodum ceteri Pontificiæ inerrantiæ defenſores, Sedem Apoſtolicam à Fide deviare non poſſe. Hæc duo totidem §. oſtendere lubet.

(1) *Du droit & de la canonicité de l'Appel, &c. §. V. VI. VII.*

(2) *Dupin de antiquâ Eccl. diſcipl. Natalis Alexand. in Hiſt. ſeculi XV. & XVI. Diſſert. 4.*

§. I.

Illuſtriſſimi Galliarum Epiſcopi docent Sedem Apoſtolicam ſeu Romanum Pontificem eſſe centrum unitatis Catholicæ à Chriſto conſtitutum, eſſentiale *& neceſſarium, cui ſemper & neceſſariò adhærendum ſit.*

INnumera Gallorum Antiſtitum hâc ſuper re teſtimonia hîc exſcribere ſupervacaneum ac inutile putamus; pauca ex innumeris, quæ tamen ſufficiant ad dignoſcendam eorum Doctrinam, expreſſa & luculenta ſubjicimus: ***Cathedra Petri***, ait Clerus Gallicanus Pariſiis an. 1714. congregatus in Epiſtolâ ad univerſos Regni Antiſtites, ***quod eſt centrum unitatis*** (1), & in illis literis quas idem Clerus ex comitiis an. 1735. ad Clementem XII. R. P. miſit pro impetrandâ Joannis Franciſci Regis inter Sanctos relatione: ***tu es***, inquit, Summum Pontificem allocutus, ***Tu es quem veneramur centrum Catholicæ unitatis.*** Emin. de Noailles Pariſ. Archiepiſcopus aliíque octo Galliarum Epiſcopi in communi Epiſtolâ die 5. Febr. an. 1714. ad Clementem XI. R. P. conſcripta (2): ***Præcipuum illud eſt***, inquiunt, ***primæ Sedis decus, ut ad ipſam tanquam unitatis & veritatis centrum, cetera conveniant; hoc juxta paternæ conſuetudinis normam Tridentina Synodus, hoc Summi Pontifices obſervandum decernunt.*** Emin. de Rohan, Epiſcop. Argentorat. in Mandato Paſt. 7. Junii 1718. p. 11. ***Eccleſia Roma fundata inſtituta eſt à Chriſto centrum unitatis.*** Emin. de Biſſy, Epiſcop. Meldenſis: ***hæc Eccleſia Romæ fundata à Chriſto conſtituta eſt centrum Catholicæ Communionis*** (3). Illuſtr. de Colongue, Epiſcop. Aptenſis: ***Privilegium***, inquit, ***à Chriſto Romanæ Eccleſiæ conceſſum ut ſit centrum unitatis, impugnatum nunquam fuit niſi ab Hæreticis*** (4). Epiſcopus Cenomanenſis: ***Sancta Sedes***, inquit, ***ab omnibus Patribus noſtris uſquè agnita fuit ut centrum unitatis & veritatis oraculum*** (5); paria, ut jam dixi, mitto innumera, quia omnibus obvia & notiſſima.

(1) *Act. verb. illius Cœtus.* pag. 110. La Chaire de Saint Pierre, qui eſt le centre de l'unité.

(2) *Hæc Epiſtola refertur in opere, cui titulus*: Hiſtoire des Réflexions Morales ſur le Nouveau Teſtament, à Amſterdam 1726. *Tom.* 2. *pag.* 125.

(3) *Docum. Paſtor. an.* 1728. pag. 13. Cette Egliſe de Rome, que Jeſus-Chriſt a établi le centre de la Communion Catholique.

(4) *Mand. Paſtor.* 20. Decembris 1717. Le privilége dont le Seigneur a honoré l'Egliſe Romaine, d'être le centre de l'unité, n'a jamais été attaqué que par des Hérétiques.

(5) *Mandat. Paſtor. pro acceptatione Conſt.* Unigenitus. *An.* 1714. Nos Péres ont tous reconnu le Saint Siége, comme le centre de l'unité, & l'oracle de la verité. *Hoc Mandatum legitur in collectione Mandator. pag.* 178.

Digitized by Google

At, inquies, Gallicani Antiſtites ibi unicè docent Sedem Apoſtolicam ſeu R. Pontificem Catholicæ unitatis eſſe centrum, minimè verò dicunt eſſe centrum ***immotum***, ***eſſentiale ac neceſſarium***; ſed repono: Gallicani Præſules eò ipſo Sedem Apoſtolicam intelligunt eſſe centrum immotum ac perpetuum, quò profitentur ac agnoſcunt eam à Chriſto centrum eſſe conſtitutam, quia immota, perpetua ac inconcuſſa eſſe ſciunt, quæ Chriſtus Sedi Apoſtolicæ conceſſit privilegia, alioquin pari jure contenderes immotum nec eſſe primatus privilegium Petro ejúſque Succeſſoribus à Chriſto conceſſum. Præterea obſerva quod hoc, ut ſit unitatis centrum, privilegium re ipſâ Sedi Apoſtolicæ minimè competeret, ſi non eſſet immotum ac perpetuum, ſi ea deſinere poſſet eſſe centrum; quia ſicut infallibilitatis privilegio ea minimè gaudet juxta noſtros adverſarios, quia errare poteſt, ità pariter nec centri unitatis privilegio decorata dicenda foret, ſi deſinere poſſet eſſe centrum; ſi enim eò reduceretur centri privilegium Sedi Apoſtolicæ conceſſum, ut tamdiu ſit centrum, quamdiu cum Eccleſiâ univerſali concordat, & deſinat eſſe centrum, cum ab illâ diſſentit, quod evenire poteſt, quid impedit quominus quælibet alia particularis Eccleſia pari jure dicatur etiam centrum unitatis quamdiu cum univerſali concordat?

Verùm his nondum contentus es, expreſſiora à Gallicanis ipſis Epiſcopis teſtimonia deſideras? Expreſſiora proferemus; præſtò ſunt illuſtriſſimi ſcriptores: & quî non eſſent, ubi agitur de vindicandis divinis Sedis Apoſtolicæ privilegiis? Audi itaque: ***Eccleſia Romæ fundata***, inquit Emin. de Rohan in loco ſuprà citato, ***inſtituta eſt à Chriſto centrum eſſentiale & neceſſarium unitatis*** (1). Epiſcopus Bononienſis: ***Sedes Apoſtolica***, inquit, ***centrum neceſſarium unitatis Catholicæ*** (2). Sedem Apoſtolicam unitatis Catholicæ ***neceſſarium*** eſſe ***centrum*** cum pluribus aliis pronuntiat ſæpius laudatus Senonenſis Antiſtes in monito 3°. adversùs ſuæ olim Diœceſ. refract. num. LXXVI. pag. 94. in Epiſtolâ 3. ad Epiſcopum Bonon. pag. 41. in 8°. Docum. Paſtor. pag. 3. & pag. 178. Itèm in Epiſtolâ 5. Paſtorali parte 4. num. 32. pag. 69. Gallicanis Epiſcopis tam ſuaſum eſt Sedem Apoſtolicam, immotum, perpetuum, indeficiens ac neceſſarium eſſe centrum unitatis, ut aſſerant & propugnent Eccleſiaſticam unitatem ſinè eo centro ſervari non poſſe, ac

(1) L'Egliſe de Rome eſt ſelon l'inſtitution de Jeſus-Chriſt, le centre eſſentiel & néceſſaire de l'unité.

(2) *Docum. Paſtor. pro accep. Bulla Unigenitus. Edito die 2. Decemb. an.* 1724. pag. 5. L'Egliſe de Rome, le Siége Apoſtolique, centre néceſſaire de l'unité Catholique.

Eccleſiæ corpus ſuam non poſſe unitatem ſervare niſi Sedi Apoſtolicæ centro ſemper adhæreat. ***Romana Eccleſia***, inquit, Emin. de Biſſy in Docum. Paſtor. an. 1728. pag. 14. ***quam Chriſtus conſtituit centrum Communionis Catholicæ & caput corporis quod unum ſemper eſſe debet, quod tamen hanc unitatem ſervare non poteſt niſi cum eâ maneat unitum tùm ſenſuum conformitate, tùm perfectâ omnium ſuorum membrorum ſubordinatione*** (1). Illuſtr. Senonenſis: ***ſinè hoc centro*** (Sede Apoſtolicâ), inquit, ***nulla ſubſiſtit unitas juxta Cyprianum, ſinè hâc Eccleſiâ Apoſtolicâ*** (Romanâ) ***cetera Eccleſiæ non eſſent veræ Eccleſiæ*** (2). Tandem Sedem Apoſtolicam non poſſe deſinere eſſe centrum unitatis evidentiſſimum eſt, ſi ſemper ac perpetuò neceſſe ſit ut omnis Eccleſia cum Sede Apoſtolicâ in Doctrinâ Fidei conveniat; porrò id docent & propugnant Antiſtites Gallicani, ut ſuprà vidimus (3); conſtat igitur Sedem Apoſtolicam ſeu R. Pontificem, juxta Gallicanos Epiſcopos, à Chriſto conſtitutum eſſe centrum unitatis Catholicæ immotum, eſſentiale ac neceſſarium cui ſemper & neceſſariò adhærendum ſit.

(1) Docum Paſtor. an. 1728. pag. 14. Gallica verba ſuprà retulimus pag. 50.

(3) Cap. 3°.

§. II.

Ex eo quòd Sedes Apoſtolica ſit centrum unitatis Catholicæ colligunt & tradunt Epiſcopi Gallicani eam à Fide, à veritate deviare non poſſe.

NIl mirum ſi illud colligant illuſtriſſimi Præſules quod ex præcedenti ipſorum Doctrinâ ſponte fluere nemo non videat, qui ad eam vèl leviter attenderit, ipſos igitur auſcultemus. ***Ex hâc centri prærogativâ***, inquit Illuſtriſſ. de Colongue Epiſcopus Aptenſis in Mandato ſæpius laudato, ***firmiſſimè probatur ac evincitur, hæc duo quæ Sedi Apoſtolicæ ſeu Eccleſiæ Romæ fundatæ jam vindicavimus privilegia ipſi competere, nimirum ut omnium Fidei controverſiarum arbitra ſit & judex, & ut in Fide ſemper integra ſit ac illibata*** (4); & rurſus: ***ſi Petri Cathedra; quæ eſt unitatis Centrum, aliquo errore ſemel inficeretur, ipſius corruptio ceteris, quæ ab eo centro de-***

(2) *Monito. 3. num. V. pag. 6.* Sans le centre d'union (*Siége Apoſtolique*) il n'y a point d'unité ſelon Saint Cyprien, ſans cette Egliſe Apoſtolique les autres Egliſes ne ſeroient point des Egliſes.

(4) Cette prérogative que l'Egliſe Romaine a d'être le centre de l'unité, eſt une preuve autentique des deux précedentes que nous avons déja reconnus en Elle, ſçavoir, d'être le Juge & l'Arbitre de toutes les Queſtions de Doctrine qui s'elevent dans le monde Chrétien, & d'être toujours pure dans la Foi.

Digitized by Google

rivant & ad ipſum tendunt, ſinè dubio communicaretur, ſicuti fonte inquinato infecta inveniretur rivuli aqua quæ ex ipſo flueret (1). Expreſſima ſunt, ac pro re noſtrâ decretoria hæc clariſſimi Præſulis verba; nec obſcuriùs hâc ſuper re mentem ſuam aperit Emin. de Biſſy, Meldenſis Epiſcopus: *quî fieri poteſt*, inquit, *ut hac Eccleſia Romæ fundata à veritate declinaret, cum à Chriſto conſtituta ſit centrum Communionis Catholicæ* (2). Vides quomodo ex eo quòd Eccleſia Romana ſit centrum Catholicæ Communionis colligat & contendat eruditus Cardinalis fieri non poſſe ut à veritate ea declinet. Illuſtriſſ. de Belſunce Maſilienſis Epiſcopus hoc conſectarium tam certum, tam Catholicum eſſe credit, ut ſinè impietate negari illud non poſſe tradat. *Ne timeatis*, inquit, *chariſſimi Fratres, nè ea Eccleſia quæ unitatis ac Catholicæ veritatis eſt centrum, evadere poſſit Sedes erroris aut profanæ novitatis, ſicuti ætate noſtrâ impiè nonnunquam aſſeritur; Romana Eccleſia ſemper eſt virgo, Fides Romana ſemper eſt Fides Eccleſiæ* (3). Conſule Documenta Paſtoralia tot Galliæ Antiſtitum qui in refractarios Conſtitutioni *Unigenitus* calamum ſtrinxêre, quid frequentius apud ipſos, quàm illius decreti Orthodoxiam ex eo potiſſimùm evincere, quòd à centro unitatis Catholicæ profectum fuerit; ferre non poterant Illuſtriſſimi Scriptores illum qui ſit centrum unitatis in erroris ſuſpicionem venire. *Quid ergo*, Queſnelianos exclamabundus urgebat Illuſtriſſ. de Fenelon Camerac. Antiſtes, *ſi Conſtitutio Unigenitus Fidem pervertit, centrum puræ Fidei evaſit pernitioſum erroris centrum* (4). Emin. de Biſſy, *ſi Eccleſia Romana*, inquit, *in errorem lapſa eſſet, deſiiſſet igitur eſſe centrum noſtræ communionis, ac Cathedra unitatis* (5). Eo pariter argumento inſiſtunt Illuſtriſſimi de Languet, de S. Albin, de la Fare, aliíque paſſim, quorum verba in re notiſſimâ referre tædet. Inſanientium ac Hæreticorum eſt, non verò Catholicorum, juxta Gallicanos Antiſtites eam,

(1) Si ce Trône de Pierre, qui eſt le centre de l'unité, venoit à être infecté de quelques erreurs, il n'y a pas de doute que ſa corruption ſe communiqueroit aux autres qui en derivent & qui y vont aboutir, comme l'eau d'un ruiſſeau ſe trouveroit gâtée, ſi la ſource avoit contracté quelque impureté.

(2) *Mandat. Paſtor. an.* 1728. pag. 13. Eh comment cette Egliſe de Rome s'écarteroit-elle de la verité, Elle que Jeſus-Chriſt a établie le centre de la Communion Catholique.

(3) *Docum Paſtor. ſuper libertat. Eccl. Gallic.* pag. 31. Ne craignez vous, mes très-chers Freres, qu'une Egliſe qui eſt le centre de l'unité & de la vérité Catholique puiſſe devenir le ſiége de l'erreur ou la ſource de la profane nouveauté, comme on a quelquefois l'impieté de vous le dire aujourd'hui; l'Egliſe Romaine eſt toujours vierge, la foi Romaine eſt toujours la foi de l'Egliſe.

(4) *In Mand. Paſt.* 29. *Jun.* 1714. Si la Conſtitution *Unigenitus* renverſe la foi, le centre de la pure foi eſt devenu le centre contagieux de l'erreur.

(5) *Docum Paſtor. an.* 1722. pag. 11. Cette Egliſe (*de Rome*) dans la ſuppoſition qu'elle ſeroit tombée (*dans l'erreur*) ne ſeroit donc plus le centre de notre Communion, la Chaire de l'unité.

eam, quæ unitatis Catholicæ centrum eſt, Sedem erroris poſtulari; *Cathedra Apoſtolica*, ſcribebant Cardinales, Archiepiſcopi, &c. Galliarum in 1°. Memoriali Libello Philippo Aurelianenſium duci ac regni moderatori oblato menſe Martii an. 1717. *Venerandum unitatis noſtræ centrum traducitur hodie à viris iſtis inſanientibus tanquam fons erroris & tenebrarum . . . . . ità traducebatur ſub imperioſo Luthero à VVittembergenſibus, quando eâdem indignitate Bullam Leonis X. inſectabantur* (1).

Tandem nè dubium cuipiam videatur, quod pro vindicandâ Sedis Apoſtolicæ inerrantiâ ex centri prærogativâ deſumunt argumentum, affirmant Antiſtites Gallicani vèl ab iis agnoſci Galliæ ſcriptoribus qui R. Pontifici minùs impendunt: *Galli Scriptores*, inquit Emin. de Biſſy, in Documento modò laudato, *Sanctæ Sedi minùs propenſi credunt hanc primam Orbis Eccleſiam, cùm ſit centrum unitatis Catholicæ, à Fide deficere non poſſe* (2). Revera fatendum eſt maximam quidem eſſe debere hujuſce conſectarii lucem ac perſpicuitatem, cui nec ipſimet adverſarii noſtri oculos claudere ſaltèm aliquando valuerint, ità enim habet Autor defenſ. declar. Cleri Gallic. ſupra laudatus: *Cathedra Petri ſi concidere poſſet fierétque jam Cathedra non veritatis ſed erroris & peſtilentiæ, Eccleſia ipſa Catholica non haberet Societatis vinculum, jam Schiſmatica ac diſſipata eſſet, quod non eſt poſſibile* (3). Vides quomodo ex eo quod Petri Cathedra ſit vinculum ſeu centrum Catholicæ Societatis, concludat vèl invitus adverſarius eam concidere non poſſe, ſicque fieri Cathedram non veritatis ſed erroris; quid plura ad oſtendendam aſſertionis noſtræ veritatem?

(3) *Part. 2. lib. 15. cap. VII.*

Si placet ergo quæ ſit vera, perſpicua & univerſalis Gallorum Antiſtiſum Doctrina, cum iiſdem profiteri non gravemur, quod vèl ab ipſo adverſariorum ore nonnunquam extorqueat vis veritatis; Sedem videlicet Apoſtolicam, ſeu Romanum Pontificem, unitatis Catholicæ centrum eſſe à Chriſto conſtitutum & quidem eſſentiale, immotum, ac neceſſarium, cui ſemper & neceſſariò ſit adhærendum; cum ipſis pariter credamus hujuſce centri eam eſſe prærogativam, ut à Fide, à veritate deviare non poſſit. Ex his omni-

(1) La Chaire Apoſtolique, centre reſpectable de notre unité, n'eſt, lus aujourd'hui aux yeux de ces hommes égarés, qu'une ſource d'erreurs & de tenebres, ainſi s'exprimoit-on ſous l'impérieux Luther dans l'Univerſité de Witemberg lorſqu'on y traita la Bulle de Leon X. avec la même indignité.

(2) *Pag.* 42. Les Auteurs François les moins portés pour le St. Siége croient que cette premiére Egliſe du monde étant comme elle eſt le centre de l'unité de toutes les Egliſes Catholiques, eſt indefectible dans la foi.

bus ità planè in Scholis argumentaretur licentiatus Sorbonicus : ille juxta Gallicanos Antiſtites à Fide aberrare non poteſt, qui à Chriſto conſtitutus eſt centrum unitatis Catholicæ ; atqui Sedes Apoſtolica ſeu Romanus Pontifex juxta eoſdem Antiſtites à Chriſto conſtitutus eſt centrum Catholicæ unitatis ; ergo Sedes Apoſtolica ſeu Romanus Pontifex juxta Illuſtriſſimos Eccleſiæ Gallicanæ Principes à Fide aberrare non poteſt.

CAPUT VI.

Quæ juxta Gallicanos Epiſcopos Pontifici Romano debetur obedientia, Germanam illorum de Supremâ & infallibili ſummi Pontificis autoritate ſententiam aperit atque confirmat.

QUOS hactenus vidimus Galliarum Antiſtites ex Sacris Codicibus, necnon ex Veterum Eccleſiæ Patrum Doctrinâ, ſupremam & irreformabilem dogmaticis Rom. Pontificum judiciis autoritatem vindicantes, nunc ſpectemus pro eâdem veritate militantes in his quæ circa debitam Summo Pontifici obedientiam paſſim docent, ſuiſque Fidelibus inculcant. Atque tu noſtri, quod ex hoc Gallicanæ Doctrinæ capite deſumitur, argumenti pondus ac tota vis ſentiatur ; unum præmittimus principium quod apud omnes inerrantiæ Pontificiæ & Patronos & oſores certum inconcuſſúmque eſt : nimirum, eam autoritatem eſſe infallibilem, quæ ſingulis terrarum ubique Catholicis ineluctabilem imponit neceſſitatem iis aſſentiendi , quæ circa fidem ac mores determinat, cujus ſolemnibus circa Religionem decretis ſincerum & intimum mentis obſequium omnes ubique Chriſtiani præſtare tenentur ; iſtud, inquam, obſequii genus ei ſolùm autoritati quæ ſuprema ſit & infallibilis neceſſariò exhibendum eſſe partem inter utramque Theologorum univerſim convenit ; unde ſummum id genus obſequium Apoſtolicis circa Fidem Conſtitutionibus præbendum eſſe, quemadmodum conſtanter affirmant illi Theologi qui ſupremam & indeficientem RR. PP. autoritatem vindicant, ità negant aſſiduè qui eamdem autoritatem Romanis Pontificibus abjudicatam ſoli aſſerunt univerſali Eccleſiæ.

Ad quid igitur in adverſariorum mente tenentur Fideles ; cùm

Summus Pontifex ſolemnem emittit ejuſmodi Conſtitutionem ? Ad illud duntaxat, ut intra religioſi ſilentii fines ſe ſe contineant, nihilque proferant Romano judicio contrarium quando manifeſta non apparet repugnandi ac palàm contradicendi neceſsitas ; audiatur hanc in rem famoſus adverſariorum Coryphæus ; Gerſonium dico qui iſtam Doctrinam nitidè explicat in ſuo tractatu de Examin. Doctrin. Conſider. 3. *concluditur*, inquit, *duplex veritas : prima quod determinatio ſolius Papæ in his quæ ſunt Fidei, tamen non obligat, ut præcisè eſt talis, ad credendum, alioquin ſtaret in caſu quòd quis obligaretur ad contradictoria vel ad falſum contra Fidem ; ſecunda veritas eſt quod ſententia Papæ ligat omnes Fideles ad non dogmatiſandum contrarium, niſi per illos aut apud illos qui manifeſtum contra Fidem deprehendunt errorem & ſcandalum grande fieri ſubſilentio, ſi non opponerent ſe, cognoſcunt* ; idem refricat in tractatu : *utrùm liceat in cauſis Fidei à Pontifice provocare,* his verbis : *nulla determinatio judicialis Epiſcopi vel Papæ ligat Fideles ad credendum quòd ità ſit de veritate Fidei ſicut prætendit ſua declaratio, quoniam tàm Papa quàm Epiſcopus deviabiles ſunt à Fide : obligat tamen ſubditos ſub pænâ excommunicationis talis determinatio quòd non dogmatiſent oppoſitum, niſi appareat manifeſta ratio repugnandi.*

Itaque juxta Gerſonium eò tota recidit quæ Pontificiis decretis debetur obedientia, ut liget Fideles *ad non dogmatiſandum contrarium*, niſi per illos, aut apud illos qui manifeſtum contra Fidem deprehendunt errorem & ſcandalum grande, ſi non contradicerent, naſciturum cognoſcunt ; non verò ut S. Pontificis Conſtitutio obliget, quà *præcisè eſt talis, ad credendum*. Quianam verò ? Expeditam rationem reddit Cancellarius Pariſienſis, quia videlicet tàm Papa quàm Epiſcopus *deviabiles ſunt à Fide*. Ergo in illius mente internum animi obſequium Pontificiis Conſtitutionibus idcirco non debetur à Chriſtianis, quia nec ſuprema, nec infallibilis eſt Rom. Pontificis autoritas.

Magiſtrum, ut neſcit nemo, pedepreſsim ſequuntur diſcipuli, quotquot videlicet Pontificiæ inerrantiæ bellum indixerunt, ac illi quidem potiſsimùm, qui de reddendâ RR. Pontificibus obedientiâ fuſiori calamo & datâ operâ differuerunt. Ità inter ceteros autor libelli cuï Gallicè titulus : *Mémoire pour ſervir à l'examen de cette maxime, que le Pape ayant la proviſion, on doit ſe ſoumettre à ſes jugemens, au moins par proviſion*, editi an. 1717. nec non autor diſſertationis, *ſur la Conſtitution du 8. Septembre* an. 1713. *où l'on exa-*

mine, 1°. *Si une grande Egliſe, comme celle de France, eſt obligée d'accepter purement & ſimplement toutes les Conſtitutions dogmati ues des Papes, &c.* Typis Mandatæ an. 1714. Rem eandem expreſſè diſcutit defenſ. declar. Cler. Gallic. an. 1682. ac pluribus non ratiociniis ſolùm, ſed Sanctorum etiam Virorum exemplis, comprobare nititur internum mentis obſequium Pontificiis de Fide decretis ſuſpendi poſſe, ac proinde ipſis minimè eſſe debitum; verba ſubjicio: *aggredimur*, inquit parte 2. lib. 14. cap. 23. *demonſtrare viros bonos ſanctóſque RR. Pontificum Decreta, etiam de Fide, ſuſpenſo animo manſiſſe quoad univerſalis conſenſus accederet.* Audiatur D. le Gros, Canonicus Remenſis, in opere gallicè inſcripto : *Renverſement des libertés de l'Egliſe Gallicane, dans l'affaire de la Conſtitution* Unigenitus, *Romanum*, inquit, *Pontificem infallibilem eſſe, & ipſum habere jus Fideles omnes obligandi ad ea credenda quæ ipſe definit, duo ſunt quæ ſeparari non poſſunt tùm in rei veritate, tùm juxta ſententiam omnium Theologorum Gallorum & Ultramontanorum* (1).

Et certè quod nullatenùs obſtringantur Fideles Pontificiis circa Fidem decretis aſſentiri, ſi ea ſint errori obnoxia, res eſt evidentiſſima, quid enim ſi ad id tenerentur, *jam ſtaret*, ut ait Gerſon, *quod quis obligaretur* vel obligari poſſet *ad falſum contra Fidem credendum*; porrò certiſſimum eſt neminem ad errorem credendum obligari poſſe: *nunquam ulla eſſe poteſt*, inquit egregiè Ruthenenſis Epiſcopus, *erroris admittendi neceſſitas* (2); & rurſus, ſi ſinguli ubique Fideles fallibili R. Pontificis autoritati aſſentiri tenerentur, ſinguli etiam ubique Fideles in errorem adduci poſſent, quod nemo dixerit Catholicorum; & iterum: ea de Fide credenda non ſunt quæ de Fide non ſunt, atqui de Fide non ſunt quæ à Pontifice errori obnoxio definiuntur; *fundamentum* enim *quo nititur Fides noſtra*, ut ſæpius ac ſolidè oſtendit Emin. de Noailles, in Docum. Paſtor. an. 1719. pag. 85. pag. 171. &c. *certiſſimum ac infallibile eſſe debet*; ità planè; cum eruditiſſimo Cameracenſium Archi-Præſule Fenelonio quiſque fatebitur evidens eſſe principium & ab ipſis Janſenianis centies decantatum: *certam Fidem autoritati non niſi infallibili eſſe adhibendam* (3); nec ullus inficiabitur quod vèl ipſi recentiores,

(1) *Tom. 2. parte edit.* 1716. pag. 522. Que le Pape ſoit infallible & qu'il ait droit d'obliger tous les Fidéles à croire ce qu'il décide, ce ſont deux choſes inſéparables & dans la vérité & dans le ſentiment de tous les Théologiens François & Ultramontains.

(2) *Docum toties laud.sto.* pag. 298. Il ne peut jamais y avoir obligation de croire l'erreur.

(3) *Docum Paſtor. pro publ... Conſlit.* vineam Domini *edito an.* 1705. *num.* 11. La premiére propoſition ne contient que les principes évidens tirés des écrits du parti faits depuis 40. ans pour démontrer qu'on ne doit la croyance certaine qu'à une autorité infaillible. *V. & ip-*

ideóque pervicaciores Queſnelianæ Factionis Scriptores diſertiſsimè fatentur Boſſuetium nimirum Meldenſium Antiſtitem in ſuo cum Miniſtro Claudio colloquio ſolidè oſtendiſſe ***abſolutam ac plenam obedientiam non niſi infallibili autoritati jure deberi*** (1).

Denique nè plura dicam ubì ſuffeciſſent pauciora, ſi dogmaticis R. Pontificis decretis, antequam univerſalis Eccleſiæ conſenſus acceſſerit, deffectibilibus tamen & errori obnoxiis, animo tenùs aſſentiri quilibet ubique Chriſtianus teneatur, jam omnino fatendum eſt illa ſimul ut prodierunt, non ampliùs ad incudem revocari poſſe; recoqui enim ac reformari nequeunt dogmatica judicia, quæ ſingulorum in orbe toto Catholicorum ſuffragiis & aſſenſu firmata ac munita ſimul fuère. Hanc conſecutionem vel ipſi admittunt Pontificiæ inerrantiæ debellatores, ac præ ceteris legitimam eſſe invictè demonſtrat prælaudatus Autor libelli, cuï titulus: ***Mémoire pour ſervir***, *&c.* Num. xv. ſic fermè illi ratiocinantur: ſi ſemel concedatur decretis à Pontifice errori obnoxio latis certo mentis aſſenſu etiam ***per proviſionem*** credendum eſſe, donec ſuum Eccleſia ipſa judicium interpoſuerit, erit etiam concedendum illis decretis poſt latum ab Eccleſiâ qualecunque judicium ſemper inhærendum eſſe ac interiùs aſſentiendum. Quid ità porro? Nempe Fides immutabilis eſt, quod ſemel creditum ab univerſis Catholicis, hoc ſemper credendum eſt, cùm una ſemper & eadem veritas exiſtat, nec in varios mutetur vultus; ergo ſi Pontificia de Fide decreta ab omnibus Orbis Catholici Fidelibus interno mentis aſſenſu ac Fidei obſequio excipienda ſunt, immota jam eo ipſo & inconcuſſa fiunt. Stat igitur firmum, ſtat non modò Gallicanorum Antiſtitum ac ceterorum inerrantiæ Pontificiæ vindicum Doctrinâ, ſed & ipsâ adverſariorum conſenſione munitiſſimum iſtud principium: videlicet non teneri Fideles judicio niſi infallibili internum ac certum mentis obſequium exhibere, nec illud proinde Romanis Pontificibus de Fide pronuntiantibus eſſe neceſſariò exhibendum, ſi in ſuis circa Fidem judiciis errorem admittere ac propinare poſſint.

Ergo, ſiquidem contrariorum contrariæ ſunt rationes, qui propugnat ſincerum illud animi obſequium Pontificiis circa Fidem de-

ſius Epiſtolam ſic gallicè inſcriptam: Lettre de Monſeigneur l'Archevêque Duc de Cambrai à un Theologien au ſujet de ſes Inſtructions Paſtorales, *editam an. 1706. in quà hanc ex profeſſo propugnat Doctrinam.*

(1) *Memoire où l'on examine ſi la Bulle de Notr. S. Pere le Pape* Clement XI. *qui commence par ces mots* Unigenitus Dei Filius, *eſt acceptée dans l'Egliſe d'un conſentement moralement unanime*, 1744. *in-douze*, pag. 12. Cette déférence entiére, abſolue & ſans reſerve n'eſt juſtement dûe qu'à une autorité infaillible, comme le prouve Mr. de Meaux dans ſa Conférence avec le Miniſtre Claude.

finitionibus ab omnibus Chriſtianis eſſe omnino deferendum, is eo ipſo profitetur Pontificias id genus definitiones nullis unquam cubare poſſe erroribus, nulli emendationi eſſe obnoxias, quandoquidem ex dictis, hujus obſequii tributum infallibili duntaxat autoritati reddendum eſſe agnoſcunt cum Gallicanis Præſulibus partis utriuſque Theologi. Quid igitur ſi poſthabitâ, quam adverſarii tuentur, ſententiâ, cum ceteris omnibus infallibilitatis Pontificiæ defenſoribus affirment laudatiſſimi Galliarum Antiſtites, propugnéntque eam ineſſe Pontificiis circa Religionem Conſtitutionibus autoritatem, cuï omnes ubique Chriſtiani intimum illud mentis obſequium præſtare teneantur? Quid ſi prodoceant ac undique prædicent iſtiuſmodi Conſtitutionibus interiorem, abſolutam, omnimodam à Fidelibus obedientiam deberi? cuïnam-ne vèl delicatiſſimo dubium ſupereſſe & leviſſimum poterit, an Gallicani Epiſcopi ſupremam R. Pontificis in ferendis de Fide judiciis autoritatem agnoſcant & cum aliis orbis Catholici Epiſcopis venerentur? Dubium profectò ſi quod in re tam apertâ, tam nitidâ remanere aut ſuboriri poteſt, propulſabit funditus ac radicitus exſtirpabit eorum, quæ hactenus præmiſſa ſunt, ſeria & accurata conſideratio. Unum itaque nobis conficiendum ſupereſt, nempe ut quam attribuimus Gallicanis Epiſcopis, ipſam illorum eſſe genuinam & conſtantem ſententiam demonſtremus; hoc ipſum verò expreſſiſſimis eorumdem ac perſpicuis verbis oſtendere jam properamus.

§ I.

Prodocent Illuſtriſſimi Galliarum Antiſtites eam ineſſe Pontificiis circa Fidem judiciis autoritatem, cuï omnes Chriſtiani ſincerum mentis obſequium præſtare teneantur. Palàm prædicant iidem Præſules abſolutam illis judiciis, & omnimodam à ſingulis æquè Epiſcopis & ab omnibus ubique Fidelibus obedientiam deberi.

Ametſi illos intra fines ſe ſe continerent Gallicani Præſules ut R. Pontifici ſolemniter de Fide pronuntianti obedientiam à ſingulis tùm Fidelibus, tùm etiam Epiſcopis præſtandam eſſe univerſim prædicarent, ſatìs illud futurum nobis exiſtimamus, quo debitum eſſe ab omnibus Pontificiæ definitioni ſincerum mentis obſe-

quium oſtenderemus. Quid ità? In promptu ratio eſt; ſcilicet non id unum præcipiunt R. R. Pontifices, ut ſua de Fide decreta nudo oris ſilentio à Fidelibus excipiantur, verùm id maximè, ut illis decretis internus mentis præbeatur aſſenſus. Eam eſſe quam aſſerimus Summorum Pontificum voluntatem haud ignorant utique ſeu Gallicani Epiſcopi, ſeu quivis alii, qui Pontificias Conſtitutiones ſemel aliquando perlegerint; ergo ſi dogmaticis illis Conſtitutionibus veram debeas obedientiam, verum quoque debes mentis obſequium, quod nî præſtes, jam dees præcepto, nec præcipienti verè obtemperas. Quocirca nè cogitentur Gallicani Antiſtites fictitiam ac fucatam R. Pontifici obedientiam prædicare (quaſi verò tam candidi, tam graves Epiſcopi iis accenſendi ſint frivolis ac planis hominibus qui obedientiam illam quam ſummò quandoque deprædicant ad mera obſequii verba, ſenſûs inania, ſpiritu vacua, proterviùs reducere non erubeſcunt) nè, inquam, tam iniqua concipiatur de Reverendiſſimis Epiſcopis opinio, omnino fatendum eſt illos internum Pontificiis definitionibus ac ſincerum mentis obſequium exigere, dum affirmant veram R. Pontifici de Fide ſolemniter pronuntianti obedientiam eſſe ab omnibus exhibendam, ídque eò magìs quòd in publicis eorum ſcriptis legere nuſpiam contingat, in eo poſitam eſſe illam, quæ Pontifici R. debetur, obedientiam, ut ipſius decreta mero ſilentio à Catholicis dignanda ſint, nec interiori mentis aſſenſu proſequenda.

Præterea quis prudens ſibi perſuadebit unquam Galliarum Epiſcopos eò uſque depreſſam voluiſſe, cum Gerſonio aliiſque ejus aſſeclis, R. Pontificis dignitatem, ut cùm de Fide agitur nihil ipſi quàm Epiſcoporum cuilibet plus tribuatur autoritatis, nobis certè ex aſſiduâ Doctrinæ illorum meditatione contrarium planè perſpectum eſt; atqui tamen debita R. Pontifici obedientia, ſi nudum exigat ſilentii obſequium, eadem à Fideli populo Epiſcoporum unicuique debetur, quandoquidem tenentur Fideles mandatum ac Doctrinam ſibi ab Epiſcopo propoſitam ſilentio ſaltèm venerari, nec poſſunt illi contradicere niſi manifeſta urgeat contradicendi neceſſitas; ergóne pari loco ab Epiſcopis Gallicanis habebuntur & Summi Pontificis, & cujuſvis Epiſcopi ſolemnia circa Fidem judicia? Ergóne par eis obedientia juxta Gallicanos Præſules à Fidelibus debebitur? Parum certè in eorum ſcriptis verſatus, quin & hoſpes omninò ſit ac peregrinus, qui ità cogitaverit; quapropter ſi Epiſcopi Franciæ, veram doceant R. Pontifici de Fide ſolemniter pronuntianti obe-

dientiam à Fidelibus eſſe exhibendam, vèl eo ipſo cenſendi ſunt ſincerum mentis obſequium exigere. Porrò quod vera, utì diximus, dogmaticis Papæ judiciis obedientia, non à communi duntaxat Fidelium populo, ſed ab ipſis etiam Epiſcopis debeatur, cùm perpetuâ ſuâ agendi ratione demonſtrant Illuſtriſſimi Gallicanæ Eccleſiæ Proceres, tùm innumeris teſtatiſſimum volunt ſcriptorum ſuorum monumentis. Hoc obedientiæ tributum Petri Succeſſoribus perſolvendum, tanquam certiſſimam Fidei noſtræ ac Religionis veritatem ſpectant, ac ſuam ipſi in eo conſtantiſſimè reddendo ſolidiorem gloriam reponere ſe palam profitentur. Unum in re vulgatiſſimâ, ac deinceps uberiùs confirmandâ, appellare juvat Archiepiſcopum Senonenſem Illuſtriſſimum de Languet, Boſſuetii Meldenſium quondam Epiſcopi, ac totius Galliarum Eccleſiæ ſenſa depromentem in Epiſtolâ ad Enculiſmenſem Epiſcopum ſcriptâ die 2. Februarii an. 1719. *in memoriâ tibi revocandum eſt*, inquit, *nos* (Epiſcopos) *etſi judices, Summo Pontifici tanquam Superiori ac Paſtori noſtro ſubjacere. Hanc veritatem exultantis animi ſenſu profitemur, inquiebat olim in publicis Cleri Gallicani* 1682. *comitiis Boſſuetius; amamus unitatem, & quam exhibemus obedientiam gloriæ ducimus, omnes tàm Agnos quàm Oves, matres ipſas haud ſecùs ac natos, vel ipſos Paſtores paſcere ac regere proprium eſt, ex Chriſti inſtituto, Petri officium. Populorum Paſtores, Oves Petri ſumus; hæc magnus ille Meldenſium Epiſcopus cujus ſuſpecta tibi haudquaquam eſſe poteſt hâc ſuper re autoritas; agnoſcit ingenuè Superiorem nobis Sanctiſſimi Patris autoritatem cui quidem obedire nobis gloriandum. Hanc ipſi obedientiam in noſtrâ conſecratione ſub jurisjurandi Sacramento ſpopondimus; hujus obedientiæ exempla Epiſcopi prædeceſſores noſtri nobis imitanda reliquerunt. Quoties in ſuis comitiis promanatas è Sede Apoſtolicâ Bullas receperunt, toties eaſdem à ſe cum debitâ ſubmiſſione ac reverentiâ recipi palàm proteſtati ſunt. Verum quidem eſt, & pari tecum animi vigore propugnamus, Epiſcopos eſſe judices, nihilominùs tamen eorum nullus ab eâ recedere poteſt obedientiâ, cujus neceſſitatem imponit juriſdictionis ille Primatus, quem Cathedræ unitatis ipſe Chriſtus affixit* (1); *omnis quicunque Fidelis*, proſequitur eruditiſsimus Præſul,

(1) *In Epiſt. ad Enculiſmenſem Epiſcopum ſcriptâ die 2. Februarii 1719. pag.* 13. Il faut vous faire reſſouvenir que, tout Juges que nous ſommes, le Pape eſt notre ſupérieur & notre Paſteur. *Nous le publions avec joie*, diſoit feu M. Boſſuet dans l'Aſſemblée du Clergé de France en 1682. *Nous aimons l'unité & tenons à gloire notre obéiſſance. C'eſt à Pierre qu'il eſt ordonné de paître & de gouverner tout, & les Agneaux, & les Brebis, & les petits & les meres, & les Paſteurs même. Paſteurs à l'égard des Peuples, & Brebis à l'égard de Pierre.* Ce grand Homme ne peut vous être ſuſpect, il reconnoit l'autorité du St. Pere ſur nous, & à cette autorité

ſul, Chriſti Vicario obedientiam debet. Ità dictat illa quam tenemus, ità docet quam profitemur, fides: eandem hanc Fidem Epiſcopi in ſacrâ ſuâ inauguratione profitentur. Illam obedientiæ pollicitationem ſolemniter renovantin tremendo Altarium ſacrorum conſpectu ac ſancta ſuper Evangelia jurant ſe deinceps R. Pontifici pro tempore exiſtenti ejúſque Succeſſoribus obedituros (1).

Ex iis Illuſtriſſimi Archiepiſcopi verbis perſpicuum eſt quo animi vigore, quo ſtyli pondere debitam R. Pontificibus obedientiam viriliter urgeant Gallicani Antiſtites, ac uberrimè confirment. Hoc porrò quod ubique pollicentur, ubique commendant obſequium in merâ ſilentii obſervatione, non in internâ mentis ſubmiſſione reponendum, quis citra impactam graviſſimis Præſulibus injuriam aſſeruerit? Quanquam non eſt quòd in eo argumento prolixiùs urgendo immoremur, qui expreſſiſſima aliunde & luculentiſſima præ manibus habemus Gallorum Epiſcoporum hâc ipsâ de re teſtimonia; egregium eſt, inter cetera, quod ſubminiſtrant nobis Galliarum Antiſtites in publicis comitiis congregati datis ad ſummum Pontificem Innoc. X. literis, in quibus ſolemniter declarant *vetuſtæ ætatis Eccleſiam, ex Chriſti Domini noſtri pollicitatione Petro factâ, perſpectum habuiſſe judicia pro ſanciendâ regulâ Fidei à ſummis Pontificibus lata ſuper Epiſcoporum conſultatione (ſive ſuam in actis relationis ſententiam ponant, ſive omittant, prout illis collibuerit) divinâ æquè ac ſummâ per univerſam Eccleſiam autoritate niti: cui Chriſtiani omnes ex officio ipſius quoque mentis obſequium præſtare teneantur* (2).

Hæc tam ſplendida eruditi Præſules, quæ paſſim exſcribunt, ut alibi adnotavimus, ſuáque faciunt hodierni Galliarum Epiſcopi, ut patriæ virtutis hæredes, ſic doctrinæ tenaciſſimi. Hæc tam magnifica adunati Præſules intimos totius Galliæ ſenſus interpretati, quibus nequeant decretoria magìs ac clariora deſiderari; ſcilicet ex conſtanti & perpetuâ Galliarum perinde ac ceterarum orbîs Catholici

(2) *Mémoir. du Clergé tom. 1. pag. 235.*

torité doit répondre de notre part *une obéiſſance dont nous devons nous faire gloire.* Vous la lui avez jurée, cette obéiſſance, à votre Sacre, & nos Prédeceſſeurs dans l'Epiſcopat nous en ont donné l'exemple, chaque fois que dans les Aſſemblées du Clergé de France ils ont reçû des Bulles du S. Siége, ils ont toujours déclaré qu'ils les reçoivent *avec reſpect & ſoumiſſion.* Les Evêques ſont Juges, & Juges dans les cauſes de la foi, il eſt vrai, nous ne le ſoutenons pas moins que vous; mais tout Juges qu'ils ſoient, aucun d'eux ne peut ou[illegible] cette obéiſſance qui doit abſolument répondre à la primauté de Juriſdiction que Jeſus-Chriſt a mis dans la Chaire d'unité.

(1) 2. *Docum Paſtor.* En faveur de Madame la Marquiſe, &c. *edito an.* 1719. *num. VI.* Tout Fidele doit obéïſſance au Vicaire de Jeſus-Chriſt, c'eſt notre Religion qui nous l'apprend, c'eſt notre profeſſion de Foi qui nous le dit..... les Evêques la font eux-mêmes, cette profeſſion de Foi, lorſqu'ils ſont élévés à l'Epiſcopat, dans l'auguſte cérémonie de leur Sacre ils renouvellent ſolemnellement les proteſtations de leur obéïſſance; c'eſt à la face des Autels qu'ils jurent ſur les ſaints Evangiles d'obéïr déſormais au Pape actuellement régnant & à ſes Succeſſeurs.

partium Fide dogmaticis R. Pontificum judiciis divina æquè ac ſumma ineſt autoritas, cuï Chriſtiani omnes ex officio, non merum duntaxat ſilentii cultum, ſed *ipſius quoque mentis obſequium* præſtare tenentur. Juxta meritiſſimos Gallicanæ Eccleſiæ Principes, ex Chriſti Domini pollicitatione Petro factâ, perſpectum habebat vetuſtæ ætatis Eccleſia, decreta pro ſanciendâ regulâ Fidei à SS. Pontificibus lata divinâ illâ ac ſummâ autoritate niti, etiam omiſſâ Epiſcoporum ſententiâ. Expreſſiora, ſignificantiora verba non faceret vèl apertiſsimus Romanæ inerrantiæ propugnator. Pronuntianti igitur R. Pontifici & aliquod Fidei dogma ſolemni judicio definienti merum ſilentii obſequium exhibebunt quotquot infallibilem ejus laceſſunt autoritatem, & verò non aliter ſe gerere ſtando ſuis principiis omninò poterunt. Gallicani Antiſtites certè non ità; illud præſtabunt obſequium quod ubique pollicentur, quod hactenus præſtiterunt, quod exigit *divina æquè ac ſumma autoritas*, internum dico mentis & animi obſequium, quin & eos omnes pro virili inſectabuntur, quicunque hujus obſequii vel naturam temerare, vel plenitudinem extenuare, vel neceſsitatem elevare connitentur. *Taceat*, inquit inter alios Fenelonius, *taceat humana temeritas, ubiſemèl autoritas Petri Apoſtolorum capitis divino confirmata oraculo locuta eſt, imò nec taceat ſolùm, ſed & intellectum ſuum in captivitatem redigat in obſequium Chriſti quem repræſentat R. Pontifex* (1).

Et certè quî non prædicarent Gallicani Præſules & apertè profiterentur ſincerum animi obſequium Pontificiis Conſtitutionibus impendendum eſſe, cùm iidem apprimè norint ac ubique teſtentur omnimodam ipſis ab omnibus deberi obedientiam; ſed qualis ſit omnimoda illa obedientia, quò ſe extendat uſque, quos habeat limites ex Gallorum Epiſcoporum mente priùs exponere juvat, quàm luculenta eam in rem ipſorum verba recitemus. *Vox iſta* (omnimoda obedientia) *duo ſignificat*, inquit Languetius, *ac primò quidem obedientiam ſonat quæ quantùm ad obediendi modum integra ſit, ità ut non ſolùm exterior & ore tenùs, ſed & interior & animo tenùs eſſe debeat, excludátque omnes ſeu actiones, ſeu opiniones quibus alteraretur virtutis illius natura quæ Chriſtianis omnibus chara, quæ in Epiſcopo perfectior eſſe debet, quippè qui virtutum omnium ut*

(1) *Mandato Paſtor. pro Clement.* Conſtit. vineam Domini *publicandâ*. N°. XVIII. Que la préſomption humaine ſe taiſe après que l'autorité de St. Pierre Chef des Apôtres, confirmée par l'Oracle Divin, a parlé: que non-ſeulement elle ſe taiſe; mais encore qu'elle reduiſe ſon entendement en captivité pour le ſoumettre à Jeſus-Chriſt que le Pontife Romain répréſente.

Doctor, ſic exemplar populis exiſtit, neceſſe habet. 2°. *Significat iterum obedientiam quoad decretum cui exhibetur integram, quæ ut talis ſit, omnem reſtrictionem, exceptionem, diviſionem excludere debet* (1). Quiſquis igitur omnimodam Pontificiis Conſtitutionibus obedientiam ſpondet vel exhibere tenetur, ille juxtà modò expoſitam Senonenſis Archiepiſcopi Doctrinam non exterius duntaxat & oris, ſed interiùs & mentis obſequium pollicetur, non dimidiatam, ut ſic loquar, & exceptionibus reſtrictionibuſve mutilatam, ſed integram, ſed numeris omnibus abſolutam obedientiam præſtare paratus eſt. Talem denique Fidem debet, qualis autoritati ſolum infallibili debetur, ut enim ſuprà demonſtravimus, *quòd aliqua* ſeu *Papæ* ſeu alterius *autoritas ſit infallibilis, & quod jus habeat obligandi Fideles omnes ad Fidem deciſionibus ſuis exhibendam, duo ſunt omnino indivulſa, cùm in ipsâ rei veritate tùm in unanimi Theologorum ſeu Francorum, ſeu Ultramontanorum ſententiâ.*

Jam verò hodierni Galliarum Antiſtites in uno è numeroſiſſimis Cleri Francici comitiis congregati non tantùm agnoſcunt ſe dogmaticis SS. Pontificum decretis omnimodam debere obedientiam, ſed etiam omnimodi illius obſequii vades ſe ac ſponſores pro totâ Galliarum Eccleſiâ præſtare non verentur; ità teſtati ſunt in Epiſtolâ quam an. 1714. ad Clementem XI. reſcripſerunt: *quod olim*, inquiunt, *unus ex Doctioribus ac Sanctioribus Epiſcopis, ad unum ex Illuſtriſſimis tuis Prædeceſſoribus ſcribebat, nempe pro omnimodâ* (2) *Gallicanæ Eccleſiæ in acceptandis Sedis Apoſtolicæ circa Fidem deciſionibus obedientiâ prædem ſe fieri, hoc idem hodie beatitudini tuæ ſcribimus, eadem venerationis ac obedientiæ teſtimonia lætanter renovantes*; in quibus quidem omnimodæ obedientiæ pollicitationibus nè quid recèns innovatum, vel aſſentatoriè confidentiúſve prolatum quiſpiam conjectaret, majorum ſe ſuorum ac

(1) *In laud. Epiſt. ad Epiſcop. Enculiſmenſ.* pag. 15. Le mot d'*obedientiâ omnimodâ* ſignifie prémierement une obéiſſance qui ſoit entiere quant à la manière d'obéir, c'eſt-a-dire, que l'obéiſſance ne doit pas être ſeulement extérieure & de bouche, elle doit auſſi être de l'eſprit & du cœur, elle doit exclurre toutes les actions & tous les ſentimens qui altéreroient la perfection d'une vertu qui doit être chère à tous les Chrétiens, & qui doit être plus parfaite dans le cœur d'un Evêque, parce qu'il faut qu'il ſoit lui-même le modéle de toutes les vertus qu'il doit enſeigner à ſon Peuple. Ce mot ſignifie encore une obéiſſance entiére par rapport au Decret auquel on obéit, & cette obéiſſance pour être telle doit exclurre le partage, les reſtrictions & les reſerves.

(2) *Procès-verbal de cette Aſſemblée*, pag. 150. Ce qu'un de nos plus pieux & de nos plus ſçavans Evêques écrivoit à un de vos plus illuſtres Prédéceſſeurs, qu'il lui répondoit de la ſoumiſſion entière de l'Egliſe de France à accepter les déciſions du Siége Apoſtolique ſur ce qui concerne la Foi, nous l'écrivons aujourd'hui a votre Sainteté en lui renouvellant avec joie les mêmes proteſtations de reſpect & d'obéiſſance. *gallicè* ſoumiſſion *ou* obéiſſance entière, *perindè eſt latinè ac* omnimodâ obedientiâ *juxta Illuſt. de Languet Senon. Archi-Præſul. in gallici Sermonis notitiâ nemini ſecundum. V. locum modò citatum.*

unius præſertim inter illos celeberrimi veſtigiis hâc in Fide præſtandâ inſiſtere doctiſsimi Præſules palàm ac liberè profitentur.

Quam autem in publicis Cleri Gallicani comitiis obedientiam pollicentur Galli Præſules, eandem & ipſi in ſuis Sedibus diſperſi Pontificiis Conſtitutionibus ultrò deferunt. Vix prodiit ſolemnis Clementis XI. Conſtitutio: ***vineam Domini***, cùm eam omni quo poſſunt mentis obſequio ac veneratione proſequuntur; ***eam recipimus***, inquit Bellicenſis Epiſcopus, ***cum profundâ illâ veneratione &*** PLENÂ OBEDIENTIÂ ***quæ viſibili Eccleſiæ Capiti debentur*** (1). Bellicenſi concinit Vapincenſis Præſul: ***tranſmiſſâ***, inquit, ***ad hanc Diœceſim ejus*** (Clementis XI.) ***Conſtitutione, id ipſum in prioribus curis habuimus, ut illam acceptaremus cum profundâ veneratione*** PERFECTÂQUE OBEDIENTIÂ ***quam communi Fidelium Parenti debemus*** (2). Abſolutæ, quam ubique ſpondent Galliarum Antiſtites obedientiæ cauſam & rationem noſſe deſideras? Eam ſubminiſtrat Illuſtr. Abely Ruthenenſium Epiſcopus: ***cùm S. Pontifex***, inquit vir de Eccleſiâ optimè meritus, ***ſit Doctor & judex ſupremus, ſequitur omnes Chriſtianos teneri ejus Doctrinam audire, ipſiúſque judiciis*** OMNIMODÂ ***animi obedientiâ adhærere*** (3).

Verùm quid plura? ***Deficiet enim me tempus enarrantem***, ſi omnia ſigillatim proſequor Gallicanorum Antiſtitum quæ affatim occurrunt teſtimonia: nec mirum; quî etenim non crederent, quî non palàm profiterentur illi Præſules omnimodam, plenam, abſolutam à ſe deberi Pontificiis circa Fidem ſanctionibus obedientiam, quandoquidem iidem agnoſcunt ſe ut populorum Paſtores, ſic planè ſummi Pontificis oves eſſe dociles; hoc plenis in comitiis anno 1682. Boſſuetius; hoc in ſuis Documentis multoties Languetius; hoc in ſuis ſcriptis ſæpius alii Epiſcopi pronuntiant: ***agnoſco***, inquiebat olim Maſsilienſis Antiſtes, ***me Fidelium quidem quorum cura mihi incumbit Paſtorem eſſe, ſed Romani Pontificis qui non primus duntaxat verùm & unicus & ſolus eſt Chriſti in terris Vicarius, eundem me ovem, & ovem docilem eſſe debere, ac eſſe revera, profiteor*** (4). Doc-

(1) *Mand. Paſt. pro publicatione conſtit. Vineam Domini edito an.* 1705. Nous la recevons avec le profond reſpect & la ſoumiſſion parfaite dûe au Chef viſible de l'Egliſe.

(2) *Mand. Paſt. pro ejuſdem conſtit. publicat.* Sa conſtitution (*de Clement XI.*) ayant été envoyée à cette Egliſe, notre premier ſoin en y entrant a été de la recevoir avec le profond reſpect & la ſoumiſſion parfaite que nous devons au Pere commun des Fidéles.

(3) *Tract. de obedientiâ debita R. Pontifici pag.* 118. Comme le Pape eſt le Docteur & le Souverain Juge en ce qui regarde les vérités de la foi, il s'enſuit que tous les Chrétiens ſont obligés d'écouter ſa doctrine & d'obéir à ſes jugemens avec une entiére ſoumiſſion d'eſprit.

(4) *Lettre de Mr. l'Evêque de Marſeille à Mr. de *** du 14. Mars* 1718. Je reconnois que ſi je ſuis Paſteur à l'égard des Peuples confiés à mes ſoins, je dois être, & je ſuis en effet brebis, & humble brebis à l'égard du Chef viſible de l'Egliſe, non le premier, mais le ſeul & unique Vicaire de Jeſus-Chriſt ſur la terre.

tiſsimi Præſulis ex omnium aliorum ſenſu loquentis verba æquis perpende lancibus, Lector erudite quiſquis es, & iis accuratè perponderatis fare age, num clariùs, num validiùs de debitâ ipſis etiam generalibus Eccleſiæ Conciliis obedientiâ loqui potuiſſet?

Et dubitabit, credo, quiſpiam eam eſſe Gallicanorum Antiſtitum perpetuam conſtantémque Doctrinam, quòd videlicet ea inſit Pontificiis circa Fidem deciſionibus vis & autoritas, quæ non tantùm omnes ubique Chriſtianos obliget ad ſervandum ſilentium, ad non contradicendum, ſed & ipſis Epiſcopis neceſsitatem imponat ad illas deciſiones interiori, pleno, omnimodo mentis & animi obſequio recipiendas, ac ſuis Fidelibus, ut obſerventur, proponendas. Vidimus aliunde, & tàm ex ipsâ Illuſtriſsimorum Galliæ Epiſcoporum Doctrinâ, quàm ex apertâ adverſariorum noſtrorum confeſſione probavimus internum iſtud Fidei obſequium ei duntaxat autoritati exhibendum eſſe quæ ſit infallibilis; jurè igitur ac meritò pronuntiavimus eam ſententiam, quam circa debitum Conſtitutionibus Pontificiis obſequium ſequuntur Gallicani Antiſtites, infallibili ac ſupremæ RR. Pontificum autoritati apertiſsimè patrocinari.

Verùm, regeret fortaſſè quiſpiam, ſi quod R. Pontifex decretum Fidei contrarium emitteret, annè tùm ipſius judicio internâ mentis adhæſione & obedientiâ foret à Fidelibus omnibus obtemperandum? Itáne docuerunt, aut ſenſerunt unquam Gallicani Epiſcopi? Ergo ad amplectendum errorem tota Chriſtianorum multitudo ac ipſa proinde Eccleſia tenebitur? Impium utique ſacrilegium! Ità ratiocinantur quotquot à recto veritatis tramite, quâ datur aut negatur viâ, recedere, ſibíque & aliis ludos ac fucum facere modis omnibus nituntur. Nemo neque Gallicanorum Præſulum, neque aliorum quorumlibet tradidit unquam vel cenſuit parendum eſſe R. Pontifici eâ in occaſione in quâ vel errorem Fidei contrarium propinaret, aut veritatem Catholicam anathemati ſubjiceret; imò verò *licèt* tota hominum multitudo, ***aut Angelus de Cælo Evangeliſaret nobis***, præter quàm quod ab Apoſtolis Evangeliſatum eſt, ipſe *Anathema ſit*. Hoc omnes ab Apoſtolis didicimus, hoc omnes tenemus ac profitemur; nullus unquam obligari poteſt ad amplectendum errorem Fidei adverſum. Internum mentis obſequium ſola meretur inconcuſſa veritas, nulla unquam eſſe poteſt erroris admittendi neceſsitas, nec ulli autoritati certa Fides niſi infallibili debetur, ut jam cum Illuſtriſsimis Galliarum Epiſcopis præmonuimus; neque verò hic habetur quæſtio utrùm Romanis PP. de Fide pro-

Digitized by Google

nuntiantibus obtemperandum ſit, ſi alienum à veritate decretum emitterent, res eſt extra controverſiam poſita, nec agitanda in utramque partem, nec ſeriò proponenda. Id unum inquirimus, utrùm videlicet Summus Pontifex, cùm pro ſuâ autoritate ſolemne edit circa Fidem judicium, poſſit errorem pro veritate, pro dogmate Catholico perverſam proponere Doctrinam, quam idcirco amplecti non teneantur Fideles; en quò tota vertitur quæſtionis moles. An Gallicanis Epiſcopis perſuaſum Romanos Pontifices in ſolemnibus ſuis de Religione Conſtitutionibus aberrare à verò nequaquam poſſe? Ità perſuaſum eſſe invictè demonſtrant quæ hactenus recitavimus eorum teſtimonia, quorum quidem omnium vim ac pondus ſic paucis contraho.

Prodocent Illuſtriſſimi Galliarum Antiſtites, ultróque fatentur ipſimet adverſarii, illam autoritatem eſſe infallibilem ac vèl minimo circa Fidem errori imperviam, ex quâ Chriſtianis omnibus indeclinabilis incumbit neceſſitas interno mentis obſequio latis ab eâdem judiciis dogmaticis adhærendi; aliàs, ut ſcitè obſervat Gerſo, *ſtaret in eo caſu quòd quis obligaretur* aut ſaltèm obligari poſſet ***ad contradictoria vel ad falſum contra Fidem***; atqui clarè non minùs & nitidè tradunt iidem Præſules Pontificiis Conſtitutionibus, internâ, plenâ, omnimodâ animi obedientiâ adhærendum eſſe, profundam venerationem & perfectam obedientiam non à communi duntaxat Chriſtianorum Populo, ſed ab ipſis etiam Epiſcopis viſibili Eccleſiæ capiti rependendam; docent Epiſcopos ut ſunt Populorum Paſtores, ità R. Pontificis Oves eſſe debere, & Oves quidem dociles, &c. Ex iis omnibus quid ſequatur, concludendum adverſariis relinquimus.

Sedenim, urgebunt fortaſſe iterùm, cum aïunt Gallicani Præſules dogmaticis R. Pontificis decretis internum mentis obſequium ab omnibus Chriſtianis, ab ipſis Epiſcopis eſſe præſtandum, de iis ſolis intelligendi ſunt Fidelibus, queis Pontificiæ Conſtitutiones Fidei conſentaneæ apparent, non verò de illis quibus erroneæ & veritati adverſæ viderentur; enimvero exiſtimarent-nè doctiſſimi Antiſtites aliquem Epiſcopum adſtringi ad conſentiendum illi decreto, quod vel erroribus infectum, vel à Fide alienum eſſe crederet ac judicaret? Prælaudata igitur illorum verba nil vetat de illis SS. Pontificum deciſionibus intelligi, quarum evidens ac perſpecta cum receptis ab Eccleſiâ dogmatibus conſenſio, minimè verò de illis ſanctionibus quarum error vel alia quævis iniquitas aperta Fi-

delibus ac Epiſcopis videretur. Certè rem acu tetigerunt adverſarii, ſi acûs nomine meram cavillationem intelligas; ſcilicet eâ quam hîc proponunt exceptione inſulſius nihil aut inanius, nihil à genuinis Gallicanorum Epiſcoporum ſenſibus magìs alienum, cujus quidem futilitas ut ſole meridiano clarior eluceſcat, pauca ſed decretoria obſervari velim, quibus & antehac dicta omnino confirmentur & omne adverſariis effugium præcludatur.

I°. Itaque de neceſſitate quâ tenentur Fideles R. Pontifici de Fide pronuntianti obſequi ſæpiſſime diſſerunt Antiſtites Gallicani, verùm ab iſtâ obſequendi neceſſitate ſolutos illos eſſe, qui Pontificia Decreta veritati minùs conſentanea judicarent, nullibi ttadunt, nullibi ſignificant illuſtriſſimi Præſules, imo nedùm hanc obſequendi neceſſitatem ad eos ſolos arctare velint, quibus R. Pontificem rectè pronuntiaſſe videretur, expreſſiſsimè declarant Illuſtr. Præſules, ac dempto omni diſcrimine teſtantur Conſtitutionum Pontificiarum eam eſſe autoritatem, *cui* CHRISTIANI OMNES non ex perſpectæ ſibi veritatis evidentiâ, ſed ex conditionis ſuæ *officio ipſius quoque mentis obſequium præſtare teneantur.* Ajunt, & quidem conceptis verbis, Epiſcopos eſſe reverà judices, *ſed ex illis tamen nullum* ab eâ obedientiâ recedere poſſe quæ non hipotheticè, verum *abſolutè S. Pontificis primatui reſpondere debet*: non ignorabant profectò Illuſtriſsimi Galliarum Epiſcopi tot inter homines qui in Eccleſiâ Catholicâ verſantur, & qui ſæpius rem illam controverſam habent, circa quam ſolemniter pronuntiat Pontifex R. nec paucos, nec raros reperiri, qui ceteris Romanum judicium acceptantibus ipſum ut veritatis inimicum exiſtiment; iſtud utique noverant Gallicani Præſules quod Catholicorum neſcit nemo, quod omnium retro ſeculorum experientia nos edocet, quod vèl præſentes in Galliis Janſeniſtarum turbæ ſatis ſupérque confirmant; quin & aſſerere auſim nullum aut penè nullum fuiſſe P. Pontificum de dogmate judicium, quod ab aliis reverenter, ut decebat, acceptatum, pars litigantium altera non à veritate alienum judicaverit; attamen palàm & apertè contendunt Pontificiæ autoritati de Fide pronuntianti internum mentis obſequium non ab iſtis, vel illis, non à paucis vel à multis, ſed ab *omnibus* Chriſtianis, & quidē *ex officio* præſtandum eſſe; ſi igitur valeat mox delineata adverſariorum argumentatio, Pontificiis de Fide Decretis haud omnes aſſentiri tenentur, ſed illi ſoli quibus ea veritati conſona judicabuntur. At ſi Galliarum Antiſtitum Doctrinam perſpicuis expreſſam verbis atten-

das, Pontificiis de Fide judiciis Chriſtiani *omnes* ipſius mentis obſequium præſtare tenentur, Epiſcoporum *nec ullus* ab eâ obedientiâ recedere poteſt. Primatus R. Pontifici divinitus conceſſus illam obedientiam, & quidem non ſub aliquâ conditione, ſed *abſolutè* requirit.

II. Si debita à Fidelibus Pontificiis de Fide decretis obedientia eò reducatur, ut illis aſſenſum præſtent, cùm recta ſibi ea videbuntur, denegent, cùm iniqua ea judicabunt, plena jam cuilibet inerit illis aſſentiendi vel diſſentiendi libertas, quia cuilibet liberum erit ea recta vel iniqua judicare, vel aſſerere; quid ergo? Illa-nè eſt Gallorum Antiſtitum mens ac ſententia quæ tam amplam privato cuilibet Pontificiis de Fide ſanctionibus aſſentiendi vel diſſentiendi licentiam permittat? Ita-nè ſentire ſe ſignificant Antiſtites graviſsimi, quando tam ſæpè, tam disertè, integram illam, ineluctabilem, omnimodam neceſsitatem Chriſtianis omnibus ineſſe prædicant internum Pontificiis definitionibus præſtandi mentis obſequium? Cum iſtâ, quæſo, obſequendi tam arctâ neceſsitate conciliari-nè poteſt pleniſsima illa, quæ, juxta pulchra adverſariorum commentaria, privato cuilibet ineſſet non obſequendi libertas? Eant igitur adverſarii, & Pontificias ſanctiones quas veritati abſonas eſſe judicant, interiori animi obſequio ac debitâ obedientiâ recipere dedignentur. Romano tribunali caducum rationis ſuæ tribunal opponant, at ſciant: *quantùm diſtat ortus ab Occidente, tantùm* à privatâ illorum opinandi methodo diſtare Germanam Epiſcoporum Gallorum ſententiam.

III. Expreſsiſsimè profitentur Illuſtriſsimi Præſules non in apertis ſolùm & claris quæſtionibus, in quibus R. Pontificem rectè judicaſſe autumamus, obtemperandum eſſe illius judicio, ſed in implicatis etiam & nodoſis quæſtionibus, de quibus malè pronuntiaſſe videretur. Ità planè ſcribebat eruditiſsimus Senonenſium Archi-Præſul ad alium Antiſtitem cui Clemens XI. in damnandis Queſnelii propoſitionibus à vero deviaſſe videbatur. Profunda & luculenta illius verba hìc recito: *In iis quæ ad deciſiones Eccleſiaſticas ſpectant, nunquid non ſecuritas noſtra dependet, ex parte ſaltèm, ab unione noſtrâ cum viſibili Eccleſiæ capite, Chriſtique in terris Vicario? Sit, ut tibi libuerit, errori obnoxius, ipſi tamen obedientiam debemus..... in antiquâ lege morte damnabatur, qui ſummi Sacerdotis judicio obedire detrectabat non tantùm in quæſtionibus claris & citra ambiguitatem in lege expreſſis, verùm & in difficilibus intricatiſque*

catiſque

catiſque quæſtionibus; in novâ autem lege dictum eſt Petro: quodcumque ligaveris, erit ligatum; & rursùs: confirma Fratres tuos; leges iſtæ adeò expreſſæ, nullam-ne nobis obligationem imponunt ergà eum, qui ſedet ſuper Cathedram, non Moïſis, ſed ipſius Chriſti, & qui ejuſdem autoritatis ac potentiæ Vicarius eſt (1)? Egregia illa celeberrimi ac illuſtriſsimi Scriptoris verba quanti quanti valeant ipſe æſtima, erudite Lector, noſtris minimè indigent commentariis ut tota illorum vis ac energia penetraliùs introſpiciatur. Nullum effugio poſticum, nullum denegandæ Apoſtolicis judiciis obedientiæ prætextum relinquunt; evidens eſt judicii Pontificis veritas & clara cum dogmatibus jam receptis conſonantia? Obſequium à te præſtandum eſſe certo certius eſt. Implicita, involuta quæſtio de quâ decernit R. Pontifex, ac ideo ambigua tibi videtur decreti æquitas; quin & eò ſapis uſque, ut falſum tibi & erroneum videatur? Nihilominus obedi, & obſequere, *obedientiam debes*; ab eo obſequio *dependet ſaltèm ex parte in iis quæ deciſiones Eccleſiaſticas ſpectant, tua ſecuritas.* Si enim Sacerdotis ſuper Moïſis Cathedram ſedentis judicio de rebus etiam ambiguis & intricatis lato, ſub pœnâ capitis obedire judæus tenebatur, quantò magìs Chriſtianus Petri Succeſſori ac Chriſti Vicario, ejuſdem Chriſti Cathedræ inſidenti obedire tenebitur? Si Aaronis Succeſſori non niſi ſacrilegè objectaſſet Judæus ejus judicium à veritate alienum ſibi videri, hoc idem quo jure, quâ æquitate, quâ non potius injuriâ & temeritate Chriſti Vicario Eccleſiæ capiti Chriſtianus objiceret?

IV. Contendis definienti R. Pontifici ex animo auſcultare Catholicum non teneri, niſi quatenus ſolemnis ejus definitio legitima eſſe ac veritati congrua privato judicio deprehenditur, quid aliud agis quàm totam ſubvertere debitam R. Pontifici obedientiam? ità planè, nulla in tuo ſyſtemate R. Pontifici obedientia præſtatur, quare? Quia juxta Galliarum Antiſtites, qui definienti autoritati ſubſcribit, quoniam definitionem veritati conſonam privatâ diſcuſsione reperit, ille definienti non obedit, ſed ſuo obedit judicio, non cedit auto-

(1) 2. *Docum Paſtor. Contenant les remarques ſur l'Inſtruction de Mr. le Cardinal de Noailles, edito. an. 1719. num. XXIV.* Dans l'ordre des déciſions Eccléſiaſtiques, notre ſureté ne dépend-elle pas au moins en partie de notre union avec le Chef de l'Egliſe Vicaire de Jeſus-Chriſt? Faillible tant qu'il vous plaira, nous lui ſommes redevables de l'obéiſſance.... dans l'ancienne Loi celui-là étoit puni de mort, qui n'obéiſſoit point à la déciſion du Souverain Prêtre, non-ſeulement dans les queſtions claires & exprimées ſans obſcurité dans la Loi, mais même dans les queſtions difficiles & embrouillées; dans la Loi nouvelle il eſt dit à Pierre, ce que vous lierez ſera lié, & encore, c'eſt à vous à confirmer vos freres. Ces Loix préciſes ne nous impoſent-elles point aucune obligation envers celui qui eſt aſſis ſur la Chaire, non de Moyſe. mais de Jeſus-Chriſt même, & qui eſt Vicaire de ſa puiſſance & de ſon autorité?

ritati, ſed privato ſpiritui quem Fidei ſuæ regulam & normam conſtituit. En conſtans Gallorum Antiſtitum principium cui firmando præ ceteris incumbunt Illuſtr. de Fenelon, in Docum. Paſtoral. pro public. Conſt. *vineam Domini* §. XVIII. Emin de Biſſy, in Docum. Paſtorali an. 1722. pag. 128. & in Docum. Paſtor. an. 1725. pag. 156. atque Illuſtr. de Languet, in Monito 3°. Num. LXXXVI. pag. 107. & alibi paſſim. Atque hinc eſt quòd, ut poſteà videbimus, Gallicani Præſules ad Romanas definitiones cum obſequio & obedientiâ recipiendas, non privatis ſuis circa illas judiciis, ſed ſupremâ ex quâ prodeunt autoritate, inducantur.

V. Nonne certiſsima eſt ac perſpecta Gallicanorum Antiſtitum Doctrina quod Rom. Pontifici tanquam communi Eccleſiæ Catholicæ centro neceſſario & indivulſo nexu ſemper adhærendum ſit, & quidem in Doctrinâ Fidei? Innumera quæ aliàs (1) attulimus illorum teſtimonia rem faciunt indubiam; ergo definitis à S. Pontifice dogmatibus verum ab omnibus obſeqnium præſtandum eſt, ſive tandem ejus definitio veritati Evangelicæ conſentanea, ſive contraria privatis hominibus videatur, alioquin non ſemper, non neceſſariò foret ipſi hærendum: unde Gallicani Præſules non iis tantùm quæ ſibi recta videbuntur Pontificiis de Fide ſanctionibus obſequendum eſſe contendunt, ſed dogmaticis ***omnibus illius judiciis veram à Chriſtianis obedientiam eſſe præſtandam*** conceptiſsimis verbis affirmant (2) ipſiſsimi declarant ſe Pontificiis definitionibus *ſemper* obſecuturos eſſe. ***Profundum***, Clementi XI. ſcribebat Bellovacenſis Antiſtes, ***veſtris deciſionibus obſequium ſemper præſtabo*** (3); & Illuſtr. de Languet, Senonenſis Archiepiſcopus: ***meam***, inquit ***cum Sede Apoſtolicâ unionem meo obſequio, meáque Vicario Chriſti obedientiâ ſemper conglutinabo*** (4). ***Nos*** Galliarum Epiſcopi, inquit Illuſtr. de Belſunce, ***pro noſtrarum Eccleſiarum erga R. Pontificis Sedem obſequio ſponſores ſemper erimus*** (5).

(1) *Suprà, cap.* 3. & 5.

IV. Et vero, quod & notandum maximè & ponderandum eſt, ſi Epiſcoporum unuſquiſque jus habeat Pontificiæ Conſtitutionis,

(2) *Illuſt. Abelly Epiſc. Ruth. in citato tractatu de obedientia debit*i, *&c.* pag. 313. Quoique tous les jugemens qui ſont rendus par les Souverains Pontifes ſur les matières de foi ſoient d'une même force & autorité, & que tous les Chrétiens ſoient également obligés d'y obéir, il ſemble néanmoins que le Decret d'Innocent X. requiert de nous une particulière eſtime & vénération, &c.

(3) *Lettre de M. l'Evêque de Beauvais à Notre S. Pere le Pape Clement XI. du* 14. *Fevrier* 1718. J'aurai toujours une profonde vénération pour les déciſions de votre Sainteté.

(4) 5. *Docum Paſtor. part.* 4. *num. XXXIII.* L'union qui eſt entre le S. Siége & nous, union que je cimenterai toujours par mon reſpect & par mon obéiſſance au Vicaire de Jeſus-Chriſt.

(5) *Docum Paſt. de libert. Eccl. Gallic.* pag. 85. Nous répondrons toujours au Vicaire de Jeſus-Chriſt de la déference de nos Egliſes pour ſon Siége.

quam etiam minùs æquam judicaret, reſpuendæ ac interiùs ſaltèm rejiciendæ, multò magìs licitum ipſis fuerit Romanum judicium non acceptare, niſi in eo ſenſu quem ſolum legitimum eſſe arbitrabuntur. Poterunt igitur vel illius judicii amplitudinem reſtringere, vel illius ambiguitatem, ſi quam deprehendiſſe ſibi videbuntur, præviis acceptationi explanationibus interpretari; res loquitur ipſa atque ſtatim in oculos inſilit; qui plus poteſt, ut aïunt, in eodem genere poteſt & minus; atqui juxta Illuſtriſsimos Gallicanæ Eccleſiæ Principes Epiſcoporum nemini licet Bullas Pontificias acceptare relativè ad proprias explicationes; non poſſunt relativis ejuſmodi interpretamentis ſolemne Pontificis judicium reſtringere, quin ejus autoritatem attentent, lædant debitam ipſi obedientiam, & omnes Eccleſiaſticæ ſubordinationis leges infringant; ſeu ut Alectenſis Epiſcopi verbis utar: ***acceptare*** Pontificia Decreta ***relativè ad præmiſſas expoſitiones, nihil eſt aliud quàm ipſum Papæ judicium judicare, & Tribunal Romano ſuperius erigere, talem autoritatem nunquam ſibi arrogaverunt Epiſcopi*** (1). Alectenſis Epiſcopi Doctrinam hîc amplectitur Eminentiſsimus Cardinalis de Biſſy: ***veritatem æquè ac Papæ autoritatem lædit, qui aſſerit Epiſcopos ſigillatim ſumptos poſſe Pontificia Decreta quoad ipſam illorum ſubſtantiam reſtringere. Poſſunt equidem illa, poſtquam receptaverunt, interpretari & exponere prout in comitiis*** 1714. ***factitatum eſt ad præmuniendos Fideles contra perverſas quæ afferri poſſent interpretationes; poſſunt inſuper Bullarum formulis & clauſulis exterioribus modificationes ſeu temperamenta adhibere, quibus ſartæ tueantur Gallicanæ libertates; at verò quemadmodum reſtringi non poteſt judicii ſubſtantia, quin eo ipſo, judicium reformetur, & quia ad reformandum aliquod judicium opus eſt autoritate Superiori, ideo Epiſcopi qui ſive ſigillatim ſumpti, ſive in comitiis congregati, ſunt jure divino ſummo Pontifici inferiores, nullo modo poſſunt judicia ipſius dogmatica quantùm ad ipſam ſubſtantiam reſtringere*** (2).

(1) *Mémoire compoſé pour M. le Régent, touchant les explications, &c. Par M. Maboul Evêque d'Alet.* Pag. 11. Accepter rélativement a des explications, c'eſt juger le jugement du Pape, c'eſt élever un Tribunal ſupérieur, droit que les Evêques n'ont jamais prétendu. *Iſte Alectenſis memorialis legitur in Libello inſcripto*, les Tocſins avec les Ecrits, &c. *Typis furtivis edito an.* 1716.

(2) *Docum. Paſtor. an.* 1728. *pag.* 28. C'eſt bleſſer la vérité & l'autorité du Pape, de dire que les Evêques pris en particulier peuvent reſtraindre les jugemens du Pape, conſidérés dans le fonds & dans leur ſubſtance; ils peuvent bien après les avoir acceptés, les interpreter & les expliquer, à l'exemple de l'Aſſemblée de 1714. pour prémunir les Fidéles contre les mauvaiſes interpretations qu'on y donneroit: ils peuvent même, ſuivant les maximes de ce Royaume, étant aſſemblés, mettre en faveur de nos libertés des modifications à la forme & aux clauſes extérieures de la Bulle; mais comme on ne peut reſtraindre un jugement dans la ſubſtance qu'en le réformant . . . que pour le

Fuerunt illæ quidem adverſùs ampliſſimum Cleri Gallicani ordinem novatorum calumniæ, quòd videlicet Clementinam Conſtitutionem *Unigenitus*, non niſi relativo ad explicationes obſequio recepiſſent comitia an. 1714. atque putidas calumnias ut retudit ſtrenuè Emin. Card. Rohaneus, illorum comitiorum magna pars; ſic rem quam expendimus mirificè confirmat: *diſtinguendi ſunt*, inquit, *explicationum ad Bullæ alicujus acceptationem reſpectus multiplices; ſunt explicationes quæ reſtringunt, circumſcribunt, immutà atque judicium in Bullâ prolatum..... explicationes hujus generis neutiquam admiſimus in noſtris comitiis, eas admittendo Tribunal Pontificio Tribunali ſuperius erexiſſemus quod à mente noſtrâ procul abfuit* (1). Itaque juxta apertiſſimam Gallicanorum Epiſcoporum Doctrinam Pontificiâ autoritate ſuperiorem ſibi vindicat autoritatem quiſquis dogmatica RR. PP. decreta non niſi comparatè ſeu *reſpectivè* ad propria gloſſemata recipit, quo quidem Præſulum doctiſſimorum pronuntiato verius nihil & conſideratius; revera ubì ſemel particularis alicujus Eccleſiæ, vel regni Præſules dogmaticam definitionem totam, quanta eſt, acceptare abnuunt, eíque ſolùm adhærent eo intellectæ ſenſu quem ipſi affingunt, illi eo ipſo declarant ac palàm Orbi univerſo faciunt Romanum judicium in totâ ſuâ amplitudine non videri ſibi legitimum, illud proinde reſtringunt ad ſenſum peculiarem, in quo illudmetipſum acceptant. Hoc verò quid aliud eſt quàm ſolemne R. Pontificis judicium dijudicare & ad incudem revocare, ſeu potiùs privatam ſententiam Pontificiæ ſententiæ abrogare & anteferre? Procul à Catholicis Epiſcopis tam iniqua, tam injurioſa agendi ratio, quæ debitam Romanis Pontificibus obedientiam labefactaret, quæ autoritatis & juriſdictionis primatum legitimis Petri Succeſſoribus jure divino conceſſum peſſumdaret, quæ primarias ſubordinationis Eccleſiaſticæ leges infringeret, ac omnis generis mala in Rempublicam Chriſtianam inveheret; atque hæc ipſa cauſa fuit, cur Gallicani Præſules reprobaverint ac damnaverint omnem Bullæ *Unigenitus* acceptationem quæ

pouvoir réformer, il faut être ſupérieur de celui de qui émane le jugement, les Evêques, qui chacun en particulier, ou conſiderés dans des Aſſemblées du Clergé de France ſont inférieurs de droit divin au Souverain Pontife, ne peuvent en aucune manière reſtraindre les Décrets Dogmatiques pris dans leur fonds & dans leur ſubſtance.

(1) *In Epiſtolâ ad Archiepiſcopum Arelatenſem.* Il y a entre l'acceptation d'une Bulle & les explications qu'on en donne pluſieurs ſortes de rélations; il y en a qui reſtraignent, qui limitent, qui changent le jugement porté par la Bulle; de telles rélations n'ont point été admiſes par notre Aſſemblée (de 1714.) nous aurions cru par là ériger un Tribunal ſupérieur à celui du Pape; ſentiment très-éloigné de nous. *Hanc Emin. Rohannæi Epiſtolam refert Illuſtriſ. de Languet, tunc Sueſſion. Epiſcopus poſt ſuum Monitum 2um. ad ſuæ olim Diœceſis refractarios.*

ad prævias aliquorum expoſitiones eſſet relativa, exegeríntque ab omnibus, ut purè ac ſimpliciter conſtitutionem illam, eo quo par erat, mentis obſequio reciperent, quam poſtea ex perſpectâ ſibi Summi Pontificis mente exponerent ad communiendos Fideles adversùs pravas quæ adhiberentur interpretationes, uti in comitiis anni 1714. fuiſſe factitatum infrà luculentiùs oſtendetur.

Ex iis omnibus quæ fuſiori forſan calamo hactenus à nobis obſervata & probata ſunt, diluta utique ac in ſuos cineres reſoluta manet adverſariorum difficultas, illa videlicet quâ genuinam Gallicanorum Antiſtitum mentem circa debitum Pontificiis decretis obſequium ſic interpretantur ſeu potiùs depravant, ut ab iis ſolis fidelibus & Epiſcopis, R. Pontifici de Fide ſolemniter pronuntianti obedientia debeatur, quibus aperta eſt & cognita Apoſtolicæ definitionis cum Catholicâ veritate conſenſio; ab illis verò neutiquam, qui errorem in illâ aliquem deprehendere ſibi viderentur, hàc, inquam, diſtinctione nihil eſſe infirmius, nihil cogitari poſſe à conſtanti Francorum Epiſcoporum doctrinâ magìs alienum, ex allatis hucuſque momentis manifeſtè colligitur; unum tamen addere juvat omni exceptione majus, & cavillationi cuilibet impervium. Nempe quî exiſtimarent illi Præſules obedientiam ab iis præſtandam non eſſe quibus Pontificia judicia veritati oppoſita viderentur, apud quos fixum & ratum eſt tunc etiam parendum eſſe, & in obſequium Fidei redigendum eſſe intellectum, quando dogmatica Summi Pontificis decreta manifeſtè perverſa apparent? Ità Gallicanis Antiſtitibus perſuaſum eſſe clariſſimè evincunt, tùm apertiſſima illorum teſtimonia, tùm ipſa illorum agendi ratio.

Quæris ab Eminentiſſimo Card. de Biſſy, utrùm Epiſcopis liceat dogmaticis R. Pontificis definitionibus obſiſtere, aut ab iis ad aliud Tribunal provocare, cùm Pontificia Doctrina perverſa illis & manifeſtè Fidei contraria videtur? Nequaquam, reſpondet vir eruditione & pietate commendabilis, *imò verò*, pergit, *ſolâ opus eſt regiminis Eccleſiaſtici notione, ut cognoſcatur minimè ſufficere privatis hominibus, quod Bullam aliquam Fidei, moribus & diſciplinæ contrariam eſſe cauſentur, ut de jure poſſint ab eâ ad futurum concilium provocare; fieri enim poteſt ut ignorantiâ deluſi vel anticipatis opinionibus occupati judicent rem eſſe evidenter malam, quæ tamen haud quaquam mala eſt, ſicque Epiſcopi pertinaces & veritatis umbrâ decepti legitimè poſſent Bullis obſiſtere vel maximè ortodoxis & ab iis pro-*

vocare, &c. (1). Verùm, inquies, ſi nec obſiſtere nec provocare licet, cùm Romana conſtitutio *evidenter mala* exiſtimatur, quid ergo tùm temporis præſtandum eſt? Diſce ab Illuſtriſſimo Senonenſium Archi-Præſule: *doceo*, inquit eruditiſſimus Antiſtes, *proprium unius cujuſque judicium, Vicarii Chriſti qui nobis eſt & Superior & Parens communis judicio modeſtè eſſe ſubjiciendum, atque hæc eſt tota Doctrinæ meæ ſumma & ſubſtantia.* (2) Ergo contra privatum judicium & propriam evidentiam obediendum ſummo Pontifici? ità planè juxta Illuſtriſſimum Fenelonium Cameracenſem Archiepiſcopum: *taceat*, inquit verbis jam laudatis, *humana temeritas ubì ſemèl autoritas Petri Apoſtolorum capitis divino confirmata oraculo locuta eſt; immò nec taceat ſolùm, ſed, & intellectum ſuum in captivitatem redigat, in obſequium Chriſti quem repræſentat R. Pontifex.* Ineluctabilem illam obediendi neceſsitatem confirmat Ruthenenſis Antiſtes D. Abelly, exemplo divi Hieronymi qui in ſuâ ad Damaſum Epiſtolâ *declarat ſe paratiſſimum eſſe ad ſentiendum & loquendum eomodo quem illi præſcriberet Summus Pontifex, etiam contra proprium judicium propriàmque cognitionem, qui pollicetur ſe rejecturum omnes cognitiones quas de hac materiâ (* de triplici nimirum hypoſtaſi *) in mente haberet, animóque depulſurum omne ratiocinii genus Pontificiæ deciſioni contrarium* (3). Quid igitur Catholicis reſtat poſtquam Petrus Succeſſorum ſuorum ore locutus eſt? Hæc videlicet illis reliqua pars eſt, non ut examinent utrùm Pontificia definitio bona maláve ſit; an rectè, an ſecùs judicaverit R. Pontifex, ſed ut illi judicanti ſincero mentis obſequio pareant & obtemperent. *En tandem, Fratres dilectiſſimi*, ajebat olim Atrebatenſis Præſul D. de Rochechouart, *en tandem Petrus meritiſſimi Succeſſoris ore locutus eſt, quid igitur reſtat? Nihil niſi pendendum obedientiæ tributum* (4); quod quidem ità neceſſarium eſt, addit Are-

(1) *Docum Paſt. an.* 1728. pag. 30. Il ne faut qu'avoir une juſte idée du gouvernement, pour juger qu'il ne ſuffit pas à des particuliers d'alleguer qu'une Bulle eſt contraire à la foi, aux mœurs & à la diſcipline, pour être en droit d'en appeller au futur Concile, ils peuvent par ignorance, par prévention penſer qu'une choſe eſt évidemment mauvaiſe ſans qu'elle le ſoit: par là des Evêques entêtés, ſéduits par l'apparence de la vérité, ſeroient en droit de s'oppoſer aux Bulles les plus ortodoxes & d'en appeller.

(2) *Prima Epiſt. ad Ep. Bonon.* pag. 2. J'enſeigne à ſoûmettre humblement ſes lumiéres à celles du Vicaire de J. C. notre Pere & notre Supérieur commun..... Voila le fonds de ma Doctrine & l'abrégé de mes principes.

(3) *In laud. tract. de Obedientia, &c.* pag. 49. S. Jerome déclare être entierement diſpoſé d'obéir, de croire & de parler ſelon ce qui lui ſera preſcrit par le Souverain Pontife (Damaſe), quoique ce fût contre ſes propres lumiéres & connoiſſances, rejettant toutes les réfléxions qui lui venoient en la penſée ſur ce ſujet (*des trois Hipoſtaſes*), & interdiſant à ſon eſprit toutes ſortes de raiſonnement contraire.

(4) *Mand. paſt. pro public. Bullæ Vineam Domini.* Enfin mes freres, Pierre a parlé par

latenſis Archi-Præſul, *ut nequaquam liceat nobis aliquid audire deciſionibus Pontificiis contrarium* (1). Scilicet apprime noverant doctiſſimi Galliarum Antiſtites, & elapſi totius temporis experientiâ didicerant eos omnes qui privatum judicium Pontificio judicio prætulerunt, Romanóque Pontifici de Fide ſolemniter pronuntianti obedire refragati ſunt, vèl hâc ipsâ obſequii detrectatione aut Schiſmaticos evaſiſſe, aut etiam Hæreticos. Enimvero ut ſcitè cum S. Cypriano obſervat Ruthenenſis Præſul, *non aliunde hæreſes obortæ ſunt aut natа ſchiſmata, quàm indè quòd Sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in Eccleſiâ ad tempus Sacerdos & ad tempus judex vice Chriſti cogitatur; quibus in verbis*, pergit D. Abelly, *notandum eſt hunc Sacerdotem & judicem unicum qui vices Chriſti gerit, in mente S. Cypriani, ipſum eſſe Cornelium Papam ut demonſtrat ſeries contextûs* (2).

Docent itaque Gallicani Præſules, & verbis profitentur nitidiſſimis, tunc etiam incumbere privatis hominibus, ipſis etiam Epiſcopis obediendi neceſſitatem nec reſiſtentiæ nec provocationis viâ eluctabilem, quando Pontificia definitio perverſa illis & *evidenter mala* videtur. Pergamus ultrà, & quod luculentiſſimis eruditiſſimorum Epiſcoporum teſtimoniis evicimus, hoc idem ſplendidiſſimis illorum factis adſtruamus; ex plurimis, quæ hîc congeri poſſent, unum ſeligimus quia recens magìs & in totâ paſſim Galliâ celebratiſſimum. Librum cuï gallicè titulus: *les maximes des Saints, &c.* conſcripſerat ac publici juris fecerat Illuſtriſſ. Fenelonius Cameracenſium Archi-Præſul. Fetus ille parenti pretioſiſſimus juxtà & Chariſſimus erat; Doctrinam è SS. Patribus hauſtam, à ſummis Pontificibus centies comprobatam ac Gallicanorum etiam Antiſtitum ſuffragio munitam, eo in opere ſe expoſuiſſe planiſſimè credebat ac confidentiſſimè prædicabat eruditus Autor (3); unde nonnullorum è Galliâ Præſulum qui errores Quietiſtarum in eo libro propinari judicabant, precibus, moniis, ſuaſionibus, ac refutationibus cedere nunquam voluit nec adduci unquam potuit ut erroneas propoſitiones ad incudem revocaret vel abnegaret; ſuam prædicti operis Doctrinam tanquam veram & Catholicam conſtanter aſſerit & vindicat.

(3) *In præfat. dicti Libri & in Epiſtola ad Innoc. XII. quæ legitur in actis Cleri Gallicani.* Tom. I. p. 389.

la bouche de ſon très-digne Succeſſeur; que reſte-t-il donc que le parti de l'obéiſſance?

(1) *Mand. Autor. pro acceptatione Bullæ Unigenitus*: Il ne nous eſt pas permis de rien écouter qui ſoit contraire aux deciſions du Souverain Pontife. *V. Recueil des Mandem.* pag. 255.

(2) *In tractatu laud.* pag. 54. Sur leſquelles paroles il faut remarquer, que par ce Prêtre & ce Juge unique qui tient la place de Jeſus-Chriſt, S. Cyprien entend le Pape Corneliu, comme il ſe voit par la ſuite de ſon diſcours.

Verùm ubì accipit ſuum illud opus ab Innocentio XII. Pontifice Maximo fuiſſe damnatum ac ſupra viginti in eo contentas propoſitiones Apoſtolici cenſurâ judicii confictas fuiſſe, ſuum ſtatim intellectum captivat in obſequium judicii Apoſtolici. Quod verum ac ſanum conſtanter cenſuerat, falſum poſt illius damnationem ac pernicioſum eſſe credit & publicat. Pontificiæ damnationi abſolutè ac ſimpliciter adhæret, obedienter ſubſcribit, ac nullum obedientiæ ſuæ limitem ponere voluiſſe & infirmâ gregis ove ſe dociliorem præbendum duxiſſe palàm declarat (1). Tam præclaro obedientiæ ſpecimine omnibus palàm facere voluit Magnus Galliarum Archi-Præſul: eos eſſe nunc etiam Gallicanos Epiſcopos, qui ſua ſenſa judicio R. Pontificis ſubmittenda eſſe credant. Factis ipſe comprobare voluit quod verbis tradebat, oportere nimirum *ut taceat humana temeritas nec taceat ſolùm ſed ſuum etiam intellectum redigat in obſequium Chriſti quem repræſentat R. Pontifex.* Habes hîc igitur celeberrimum & eruditiſsimum Archi-Præſulem, qui purè & ſimpliciter animo pariter & ore tenus non ſolùm obtemperat Pontificiæ definitioni neglecto ipſo proprio judicio, ſed etiam R. Pontificis judicium pleniſsimè ſecutus amplexúſque, eam damnat & anathemate percutit Doctrinam, quam anteà & ad hoc uſque tempus veram ac orthodoxam, nec non & SS. Patrum traditione confirmatam, & Summorum Pontificum calculis munitam exiſtimaverat. Coëpiſcoporum ſuorum admonitionibus cedere noluerat, rogatus non ſemel ut malè natum opus vel ejuraret, vel caſtigaret, toties utrumque detrectaverat, prodit Pontificia definitio, haud mora obtemperat Fenelonius, & ovium ſuarum vel infima ſe dociliorem R. Pontifici exhibere geſtit.

(1) V. Tom. II. lib. 3. cap. 1. pag. 45. & 46.

At enim nunquid non præfixos obedientiæ limites prætergreſſus eſt modeſtiſsimus Antiſtes? Ità certè ſi, quod volunt adverſarii, errori obnoxius eſt Summus Pontifex; ſi in obſequium Fidei à R. Pontifice definitæ captivandus non eſt intellectus, ejus agendi ratio nullam apud adverſarios excuſationem habere poteſt; nimiùm fuit in obediendo præceps, parùm in acceptando cautus, minimè in promulgando ipſo decreto circumſpectus. At longè aliud fuit Gallicanorum Antiſtitum de illâ Fenelonii agendi ratione judicium. Non tantùm præſcriptos obedientiæ fines non exceſsit Cameracenſis Antiſtes, ſed eum agendi modum ſervavit, quem ab eo exigebat Eccleſiaſticæ natura ſubordinationis, ſed eam reddidit obedientiam quam debebat R. Pontifici regendæ Chriſti Eccleſiæ præpoſito. Promptum

tam adeò & omnimodam Fenelonii obedientiam non ſolùm maximis laudibus commendant Galliarum Præſules, ſed & ſibi aliíſque proponunt ad exemplum, Orbi univerſo ad admirationem & encomium; ullum denique vitium in illâ adeò non reperiunt Doctiſſimi Præſules, ut annexam ipſi à Deo gratiam fuiſſe fateantur. Ipſa ſunt verba Cleri Gallicani in actis verbalibus comitiorum anno 1700. habitorum, ubi poſt deſcriptum illud mandatum in quo Cameracenſis eam de quâ loquitur obedientiam publicè exhibebat, hæc gallicè ſubnectuntur, quæ noſlatinè ſummâ Fide reddimus: *Eccleſiæ inimicos ſtupore perculit mutatio* Cameracenſis Archiepiſcopi *tam ſubita támque exemplaris. Fidem ei habere nullam maximè exoptaſſent, verùm Eccleſia quæ novit gratiam obedientiæ annexam agnovit in hoc Archi-Præſulis obſequio effectum naturalem Chriſtianæ humilitatis & ſubordinationis Eccleſiaſticæ; nempe unus eſt primus Epiſcopus, unus exiſtit Petrus ad totum Gregem regendum à Chriſto prepoſitus; una eſt Mater ceterarum Eccleſia ad illas omnes docendas conſtituta* (1).

Quantam hûc lucem afferunt ſplendidiſſima Cleri Gallicani verba, penſa, erudite Lector, & penſando quantum potes, aſſequere. Vides ex unâ parte celeberrimum Galliæ Antiſtitem, qui proprium judicium tot confirmatum diebus, tot validis in ſpeciem rationibus ſtabilitum, Pontificio judicio incunctanter devovere geſtit, qui palàm facit omnibus ac confidenter aſſeverat redigendum eſſe uniuſcujuſque intellectum in obſequium R. Pontifici debitum, qui ſe gloriatur erga legitimos Petri Succeſſores vèl infimâ ſui Gregis Ove dociliorem. Habes ex alterâ parte frequentiſſimum Cleri Gallicani conventum in quo Gallicani Antiſtites promptiſſimam Fenelonii obedientiam magnificis laudum muneribus exornant, aliíſque & ſibi ad imitandum proponunt, eàmque dicunt ab omnibus juxta præſcriptum Chriſtianæ modeſtiæ ac Eccleſiaſticæ ſubordinationis Romanis Pontificibus eſſe exhibendam; imò verò nec obedientiam illam ſolùm declarant ab ipſis eſſe Epiſcopis exhibendam, ſed & illius exhibendæ rationes ac momenta ſubjiciunt, quia nempe R. Pontifex Petri Succeſſor totius Gregis regimini à Chriſto præpoſitus eſt, & Romana

(1) *Procès-Verbal de* 1700. pag. 269. Les ennemis de l'Egliſe parurent ſurpris d'un changement ſi ſoudain & ſi exemplaire, ils euſſent bien voulu ne le pas croire, mais l'Egliſe qui ſçait la Grace attachée à l'obéïſſance reconnut dans la ſoûmiſſion de cet Archevêque l'effet naturel de l'humilité chrêtienne, & de la ſubordination Eccléſiaſtique. Il y a un prémier Evêque, il y a un Pierre préposé par Jeſu-Chriſt même à conduire tout le Troupeau, il y a une Mére Egliſe qui eſt établie pour enſeigner toutes les autres. *V. Memoir. du Clerge*, tom. 1. pag. 415.

cuï præeſt Eccleſia ceterarum Mater eſt & Magiſtra Eccleſiarum.

Eant nunc quotquot eſſe poſſunt Pontificiæ inerrantiæ oſores. Gallicanorum Epiſcoporum autoritate glorientur , at priùs , nè quis pudor vultibus inſit , frontem perfricent. Doceant ipſi tunc ſolùm parendum eſſe , & animotenus obſequendum Summo Pontifici , cùm ejus decreta Fidei ac veritati conſona manifeſtè videntur ; docebunt interim Gallicani Præſules , & quod verbis docent , agendi ratione confirmabunt , tunc etiam Pontificiis Conſtitutionibus eſſe obediendum , cùm privatis uniuſcujuſque judiciis *evidenter mala* apparent. Quod ex Fenelonio Epiſcopis omnibus imitandum proponunt generalia Cleri Gallicani comitia exemplum ſequentur ipſi Galliarum Antiſtites ; ità planè , inquiebat olim Maſſilienſis Præſul (1) , *ſi me judicium Romanum condemnaret , exemplo D. Fenelonii Cameracenſium Archi-Præſulis exſtimulatus errorem ipſe meum ſtatim omnium primus & agnoſcerem & foràs publicarem.*

Jam verò ut eò tandem redeat ſermo unde profectus eſt , & quæ prolixiùs forſan diſputavimus , paucis contracta ob Lectoris oculos exponamus. Fatentur omnes , ipſi profitentur adverſarii noſtri eam autoritatem eſſe infallibilem ac ſupremam cujus dogmaticis definitionibus ſincerum mentis obſequium ac internam Fidei adhæſionem exhibere tenentur omnes ubique Chriſtiani ; atqui expreſsiſsima hæc eſt Gallicanorum Antiſtitum circa debitam ſolemnibus SS. Pontificum decretis obedientiam Doctrina ; jure igitur meritóque affirmavimus Illuſtriſsimos Galliarum Præſules ſuam de Pontificiâ infallibilitate ſententiam iis ipſis in locis confirmare , in quibus debitæ Rom. Pontificibus obedientiæ naturam aperiunt , amplitudinem explicant , ac neceſsitatem commendant. Quoniam autem omnia Gallicanorum Epiſcoporum teſtimonia hîc referre,nec ſinit nimia illorum multitudo, nec paſſa fuiſſet præſtituta opellæ huic noſtræ brevitas, Catholicum lectorem enixè rogamus ut fontes ipſe adeat , ac egregium præſertim opus conſulat D. Abelly , Ruthenenſium Antiſtitis cuï Gallicè titulus : *de l'obéiſſance & ſoumiſſion qui eſt dûë à N. S. P. le Pape , en ce qui regarde les choſes de la Foi* (2) ; opus multis elogiis approbatum à Ceſarienſi Epiſcopo Sueſsionenſis Coadjutori & à D. Seguier Eccleſiæ Pariſienſis Theologo ; ibì videre eſt Epiſcopum maſculâ & modeſtâ eruditione non Galliæ ſolùm , ſed & toti

(2) *Plures ſunt hujuſce tractatûs editiones, præ manibus nos habuimus editionem Cadomenſem an. 1686.*

(1) 31. *Epiſtola ad Epiſcop. Mons-Peſſulanenſem.* pag. 30. Si le Jugement de l'Egliſe de Rome me condamne , vous m'y verrez ſoûmis dans l'inſtant , à l'exemple de feu M. de Fénelon, Archevêque de Cambray , & être le prémier à réconnoitre & à publier hautement que je me ſuis trompé. *Scripta hac Epiſtola ann.* 1710.

Eccleſiæ venerabilem, tùm perpetuâ ſeculorum omnium traditione, tùm conſtanti Gallicanæ Eccleſiæ Doctrinâ uti, ut probet omnes Chriſtianos S. Pontifici de Fide ſolemniter pronuntianti eam præſtare debere obedientiam quam exigit autoritas illius judicis qui de rebus Fidei ultimo judicio ac definitivè pronuntiat, & ad quem Chriſtus in ipsâ Petri perſonâ hæc verba direxit: *ego rogavi pro te, ut non deficiat Fides tua*, Luc 22. v. 32.

CAPUT VII.

Illuſtriſſimi Galliarum Antiſtites divinum inerrantiæ Privilegium Sedi Apoſtolicæ ſeu R. Pontifici non modò generatim adſerunt, ſed & contra Novatores datâ operâ vindicant.

MERITISSIMOS Francorum Præſules ſupremæ & infallibili Apoſtolicæ Sedis ſeu Romanorum PP. autoritati diſertè patrocinari, vèl ex iis quæ hactenus diſſertata à nobis fuerunt, oculatis omnibus perſpectum & exploratum eſſe credimus. Et ſanè rem ità ſe habere ſolus ambigat ille qui in publicis illorum ſcriptis Doctiſsimíſque Documentis Paſtoralibus hoſpes omninò ac peregrinus fuerit. Ecquid enim Gallicanos apud Epiſcopos frequentius ac uſurpatum magìs quàm celebratiſsima iſthæc effata ex totâ retro antiquitate deproptâ: *Petrus in ſuâ Cathedrâ ſemper docebit* (1) *in Romanis Pontificibus ſemper vivit & loquitur* (2) *R. Pontifex eſt oraculum veritatis* (3) *apud Romanos PP. & quidem ſolos incorrupta Patrum ſervatur hereditas* (4) *Sedes Apoſtolica eſt oraculum veritatis* (5) *eſt centrum veritatis* (6) *eſt Cathedra veritatis* (7) *hæreſim non agnoſcit, ſemper eſt virgo, illius Fides ſemper futura Fides Eccleſiæ* (8) *in Sede Apoſtolicâ Fides non poteſt ſentire defectum* (9) *illius reſponſa in omnibus Fidei quæſtionibus ſunt ſalutaria* (10) & alia

(1) *Boſſuetius in Serm. habito ad Cœtũ an.* 1682. pag. 13. Pierre parlera toujours dans ſa Chaire. *Boſſuetium hic exſcribunt Gallicani paſſim Epiſ.*

(2) *De Fenelon Epiſt. ad Innoc. XII. R. P.* Tuum eſt Sanctiſſime Pater judicare, meum vero in te Petrum cujus Fides numquam deficit viventem & loquentem audire ac revereri. *Mémoir. du Clergé. tom.* 1. pag. 392.

(3) *Archiep. Lug. & Epiſcop. Cenom. in ſuis Mandat. Paſtor. pro accept. Conſt. Unigenitus. Voyez Recueil des Mandem.*

(4) *Epiſcop. Bajonenſ. in Mand. Paſtor.* 20. *Julii* 1729. pag. 64. *poſt. S. Hieronym.* (5) *Epiſc. Cenoman. in loco modò citat. V. Recueil des Mandemens.* pag. 378. (6) *Arch. Arelat. Voyez Recueil des Mand.* pag. 568. (7) *Boſſuet. in loco citat.* pag. 17. (8) *Boſſuet. ibid.* pag. 28. D. *de S. Albin Camerac. Archiep. in Docum. Paſt. contra Conſultat. Advocator.* pag. 9. & *alii paſſim quam plures.* (9) D. *de S. Albin Camerac. Archiep. in Docum. Paſtor.* 16. *Januar.* 1739. pag. 25. & 26. *Senonenſis. Archiep. in Epiſt. ad Epiſc. Engoliſm.* 2. *Febr. an.* 1719. pag. 12. & *ſeqq.* (10) *Epiſcop. Oloron. Mand. Paſt. an.* 1714. *V. Recueil des Mandem.* pag. 214.

id genus innumera, quæ ſenſu omni & intelligentiâ prorſus careant, niſi apertiſſimè ſignificent Fidem Apoſtolicæ Sedis, Romanorúmque PP. ſolemniter pronuntiantium eſſe penitùs indeficientem.

Verùm ſuam de Sedis Apoſtolicæ, ſeu R. Pontificis inerrantiâ ſententiam ſæpius ac publicè teſtatam omnibus facere parum pro ſingulari ac ardentiſſimo erga ſedem Apoſtolicam ſtudio eſſe judicarunt Antiſtites Gallicani. Enimvero haud neſcii divinum hoc Petro ipſiúſque Succeſſoribus conceſſum privilegium ætate noſtrâ pluribus à novatoribus impugnari, & quidem irato ac impudenti calamo proſcindi, laudabili ac ſolito accenſi zelo illud ipſi ex profeſſo defendere, ac pro virili tueri ſuſcipiunt; ſuos ferè undique vidit Gallia Paſtores pro communi omnium Patre ſtrenuè decertantes, ac impetitum primarium illius privilegium ſolidè vindicantes. Non labori parcunt, non vigiliis, non ſudoribus; innumera congerunt Eccleſiaſticæ ac avitæ potiſſimùm traditionis monumenta, quibus evincant Petri Succeſſores, Petri Sedem, Romanam Eccleſiam, ceterarum Matrem & Magiſtram à veritate, à Fide deviare non poſſe; id, inquam, datâ operâ fuſiori calamo propugnant eruditiſſimi Præſules, id publicis in Mandatis ac Documentis Paſtoralibus Catholicorum animis ſæpius inculcatum volunt; tandem ut omnia verbo abſolvam: Gallia ceteras Nationes, addo confidenter, Gallia hodierna & antiquam in tuendâ Romanâ autoritate non adæquat tantùm ſed ſuperat; nulla enim ætas, nulla Natio tot Epiſcopos pro Romanâ infallibilitate datâ operâ certantes nobis ſuppeditat, quot Gallia poſtremis hiſce temporibus numerare poſſit. Celebriores tantùm, quóſque legere conceſſum mihi fuerit, hîc appello, nec exſcribo ſingulos; plura enim volumina in illis exſcribendis nec ſufficerent; attamen in gratiam eorum, quibus legendorum hanc in rem operum copia non eſſet, ad calcem voluminis noſtri nonnulla ex illis accuratiſſimè excerpta, quæ hûc faciunt, ſubjiciemus; hujuſmodi verò Præſules ſunt.

I. Illuſtr. de Languet, Archiepiſc. Senonenſis, vir omni Doctrinæ ac pietatis laude cumulatiſſimus & pernobile Galliarum decus, qui Sedis Apoſtolicæ ac Eccleſiæ Romanæ intra Urbis ambitum conſtitutæ inerrantiam quàm plurimis tùm veterum tùm recentiorum teſtimoniis probat ac evincit in Monito 2°. ad ſuæ olim Diœceſeos (Sueſſionenſis) refractarios num. XXIV. (1). Conſule etiam primam, ipſius Epiſtolam ad Epiſcop. Antiſſiodor. pag. 64. & ſeqq. itèm Epiſtolam ad Epiſc. Bonon. pag. 14. & 15. rurſus octavum ipſius

(1) Voyez ci-aprè N°. III.

Paſtor. Documentum, in quo paſſim ea Doctrina confirmatur.

II. Illuſtriſſ. de Fenelon, Cameracenſis Archi-Præſul qui idem verſat argumentum in Mand. ac Docum. Paſtor. 19. Junii 1714. edito, num. VI. & ſeqq. (1). *(1) Voyez ci-après N°. IV.*

III. Eminent. de Biſſy, Epiſcopus Meldenſis pro eâdem ſententiâ pugnat in Mand. Paſtor. contra appellationem à Bullâ *Unigenitus* ad futurum Concilium edito die 14. Junii 1728. pag. 13. & ſeqq. itèm in altero Docum. Paſtor. ſuper Conſtit. Unigenitus 7. Junii 1722. parte 1. pag. 11 (2). *(2) Voyez N°. V.*

IV. Illuſtr. de Colongue, Aptenſis Epiſcopus, qui Romanæ Cathedræ, ac in eâ Sedentis Pontificis inerrantiam, rem eſſe apud SS. Patres, apud Veteres Gallos vulgatiſſimam & certiſſimam fuſiùs oſtendit in Mand. Paſtor. die 20. Octobris 1717. promulgato (3). *(3) Voyez N°. VI.*

V. Illuſtr. de Megrigni, Graſſenſis Antiſtes, qui typis mandari juſſit quaſdam Epiſtolas quæ hujus temporis errores detegebant; è prælo autem prodierunt Lugduni 1715. cum præfixo ejuſdem Præſulis Mandato, quo Doctrinam præfatarum Epiſtolarum adoptat, eáſque omnibus ſuæ Diœceſeos commendat Clericis. Porrò in primâ Epiſtolâ Autor illud annumerat inter varia capita quæ circa R. Pontificis autoritatem certa habentur, nempe: *ſpecialem Dei, qui veritas eſt, gratiam ſemper adeſſe ſummo Pontifici nè in ferendis judiciis ac deciſionibus errorem admittat;* hanc ſententiam multis confirmat SS. Patrum teſtimoniis, quibus relatis ſic concludit: *etiamſi exiſtimaſſent* (Sancti Patres quos laudaverat) *R. Pontificem tàm eſſe infallibilem quàm ipſummet Evangelium, clarioribus uti terminis vel expreſſioribus minimè, ut quidem videtur, potuiſſent.*

VI. Illuſtr. de S. Albin, Camerac. alter Archi-Præſul qui ex antiquis Patribus, ac recentioribus etiam Gallis, ſolidè demonſtrat Eccleſiam Romæ fundatam Fidei indeficientis privilegio gaudere in Docum. Paſtor. quod an. 1728. edidit adversùs Conſulta Advocator. Pariſ. pag. 9. & ſeqq. (4). *(4) Voyez N°. VII.*

VII. Illuſtr. de la Fare, Laudunenſis Epiſcopus qui luculentis Eccleſiaſticæ traditionis monumentis Sedi Apoſtolicæ vindicat inerrantiam in Docum. Paſtor. de obſequio debito Conſtitut. *Unigenitus* dato die 13. Dec. 1730. pag. 10. & ſeqq. Vide etiam ipſius Docum. Paſtor. *contre les Réquiſitoires de M. Gilbert, &c.* 1. Aprilis 1731. pag. 8. & ſeqq. (5). *(5) V. N°. VIII.*

VIII. Illuſtr. de Belſunce, Epiſcopus Maſſilienſis qui in confir-

mandâ Sedis Apoſtolicæ inerrantiâ paſſim incumbit in Docum. Paſtor. ſuper libertat. Eccleſ. Gallic. edito die 29. Sept. an. 1733. nec non in Docum. Paſtor. ***contre deux Sermons prêchez à Genève*** , *&c.* edito ann. 1736. parte 1. (1).

IX. Illuſtr. Jacobus Benig. Boſſuetius, Meldenſis Epiſcopus qui in ſtabiliendâ immotâ & perpetuâ Petri Cathedræ quoad retinendam Fidem conſtantiâ non exiguam celebris orationis quam ad Conventum Pariſ. 1681. habuit, partem inſumpſit (2). Ex hâc oratione dignoſcendam eſſe genuinam Boſſuetii de Sedis Apoſtolicæ autoritate ſententiam contendunt Gallicani paſſim Antiſtites; hinc eſt quòd eam ſæpiſſime commendant ac illius verbis utuntur ad ſtabiliendam Apoſtolicæ Sedis inerrantiam, ità inter ceteros Illuſtr. de Fenelon, Emin. de Biſſy. Illuſtr. de Languet, Illuſtr. de S. Albin, Illuſtr. de Belſunce in locis modò laudatis.

X. Emin. de Mailly, Archiepiſcopus Remenſis qui pro eâdem veritate militat in Mand. Paſtor. quod promulgavit an. 1718. (3).

XI. Emin. de Tencin, Archiep. Lugdunenſ., tunc Ebredunenſis qui graviſſimis momentis inerrantiæ privilegium Sedi Apoſtolicæ adſerit in Paſtor. Epiſtolâ ad Archi-Preſbiter. ſuæ Diœceſ. datâ an. 1728.

XII. Illuſtr. Petrus de Marca, Arch. Toloſan. qui paulò ante quàm fato cederet, ideóque diuturniori ſacræ traditionis meditatione jam ſubactus, peculiarem Gallicâ linguâ compoſuit diſſertationem ***de infallibilitate Papæ***; in hâc porrò diſſertatione, quam ab ore dictantis excepit Stephanus Baluzius (4) ***errori non eſſe obnoxium Papa in Fidei quæſtionibus judicium ità*** (inquit Antonius Charlas eruditus Gallus) (5) ***defendit, ut opinionem contrariam ab Eccleſiâ tolerari tantùm aſſeruerit;*** eandem veritatem disertè ac nervosè confirmat in ſuis obſervationibus ſupra Theſes Claromontanas in ædibus videlicet Collegii Claromontani Pariſiis publicè propugnatas an. 1660. (6).

XIII. Illuſtr. Abelly, Epiſcopus Ruthenenſis peculiarem ***de obedientiâ R. Pontifici in rebus Fidei debitâ*** tractatum Gallico idiomate elucubravit, in quo latiſſimè ex Sacris Codicibus, ex univerſali omnium ſeculorum Eccleſiaſticâ traditione, nec non ex conſtanti Eccleſiæ Gallicanæ Doctrinâ evincit R. Pontificem ſupremum & ultimum eſſe Fidei controverſiarum judicem, à cujus definitionibus diſſentire nemini unquam liceat.

Qui autem laudati hactenus fuêre Præſules eos eſſe intelligis, quibus, ſive pietatem ſpectes, ſive eruditionem, ſeu demum tuendæ

(1) *V. vez. ci-après N°. IX.*

(2) *V. N°. XI.*

(1) *V. N°. X.*

(4) *In vitâ Illuſt. Præſulis quæ operi de concordiâ Sacerd. & Imp. præfixa eſt num. LI.*

(5) *Tract. de libertat. Eccl. Gallic. lib. 7. cap. 10.*

(6) *V. N°. XII.*

avitæ traditionis ſtudium ardorémque nedum potiores, vix pares habeat Gallia; eos, inquam, intelligis eſſe quos, vel nullos prorſus, intimorum Eccleſiæ Gallicanæ ſenſuum plenè conſcios ac maximè tenaces jure merito judicaveris; tales demum, in quos vel ignoratæ Gallorum quà veterum, quà recentiorum ſententiæ ſuſpicionem; vel dereliƈtæ ac proditæ crimen non niſi ridiculè ac impudentiſſimè commoveas; & revera quidem, ſi Janſenianos, ſi Queſneliſtas, alióſque hujus furfuris Ariſtarchos excipias, nullus ex Antiſtitibus, nullus ex Galliarum Theologis prælaudatos Epiſcopos tanti criminis vel reos egit, vel in ſuſpicionem vocavit.

Eos nempe laudavimus Francorum Antiſtites quorum Doƈtrinam, pietatem inviƈtámque in avitâ Fide propugnandâ conſtantiam, applaudente Chriſtianorum Orbe, mirata eſt & celebravit Gallia. Eos appellavimus Epiſcopos, quibus nullos eruditione inſigniores, nullos jurium ſuorum defenſione commendabiliores Gallia recenſeat. Languetium appellavimus aliàs Sueſſionum, nunc Senonum Archi-Præſulem, cujus vèl una nominis appellatio nullam Germanos apud Gallos non vincit laudum ubertatem; tanti viri nomen cùm recitari audis, *perpetuum* intellige *ac per-illuſtrem ſanæ Doƈtrinæ defenſorem* (1) *cujus multiplici de Novatoribus triumpho Catholici omnes applauſerunt* (2); indomitum intellige recentiorum errorum impugnatorem, qui adverſariorum cavillationes *ſolidiſſimis reſponſis* (3) confutavit, perverſáſque illorum molitiones felicibus ſemper diſturbavit conaminibus. *Magnum* cogita *undequaque virum* (4) *cuï æternam in Eccleſia Dei memoriam Doƈtiſſima ipſius opera ardentiſsimi zeli & maximè eruditionis monumenta pepererunt* (5) *qui de hoc* (hodiernarum apud Gallos diſputationum) *argumento quàm eruditè tam nervosè diſſeruit* (6) *cujus denique doƈtiſsimis ſcriptis tota reſervabatur gloria diſsipatarum tandem illarum difficultatum quæ eo fine naſci videbantur, ut nova Illuſtriſsimo Præſuli elogia accerſerent* (7); & dubitabit, credo, quiſpiam Præſulis tot laudibus ab ipsâ Galliâ celebrati Doƈtrinam eam eſſe quam Galliæ toti attribuere poſsimus?

(2) *Id teſtantur plures Galliarum Epiſcopi in communi reſponſione ad Docum. Paſtor. Em. n. de Biſſy vernaculè edita an. 1723. pag. 145.*

(3) *Epiſcop. Rutheneſ. in Docum. Paſt. jam ſæpiùs citat. pag.* 57. & 119.

(4) *Epiſc. via ſupr. in loco modo citato.*

(1) *Epiſc. Maſſil. in 1. Epiſt. ad Epiſc. Montis-Peſſul. ſuo Clero communicatâ.* pag. 6. Cet Illuſtre (*en parlant de Mr. Languet Evêque de Soiſſons*) & perpetuel Défenſeur de la Saine Doctrine, ce grand Homme!

(5) *Emin. de Tencin in Docum. Paſtor. contra varia Scripta Epiſc. Montis-Peſſul. Edit. ann.* 1730. p. 49. M. l'Evêque de Soiſſons dont la mémoire ſera éternelle dans l'Egliſe de Dieu par ſes ſçavans Ouvrages, monumens ſolides de ſon zèle & de ſon érudition.

(6) *Emin. de Tencin in Epiſt. Paſt. ad Archi-Presbit. ſuæ Diœceſ. Ebredun.* pag. 11. M. l'Evêque de Soiſſons qui a traité cette matière avec autant de force que d'habileté.

(7) *Epiſcop. Andegav. in ſuis conſiderat. conſolant. edit. an.* 1719. pag. 32. Laiſſons aux doctes Ecrits d'un de nos illuſtres Confrères (*M. de Languet*) toute la gloire d'avoir achevé de diſſiper des difficultés qui ſemblent n'avoir été formées que pour lui meriter de nouveaux eloges.

Haud equidem nos latet quot convicia, quot dicteria in Illuſtriſſimum Antiſtitem effuderit ferax ſycophantiarum & malè audax novatorum centuria. Verùm quis neſciat eam eſſe ſummorum virorum conditionem, ut perditiſſimorum calumniis ſæpiſſime pateant. Quis non ſentiat eò bonis omnibus veneratione digniorem fore ſemper Catholicum Præſulem, quò fuerit Hæreticis blaſphemiſque iſtorum Dogmatibus infenſior? Quot igitur injurias à Novatoribus pertulit Doctiſſimus Languetius, tot ſunt nobiliſſimi, queïs omnes apud Catholicos commendetur tituli. *Macte virtute*, ſcribebat olim ad Auguſtinum Hieronymus, ***in orbe celebraris, Catholici te conditorem antiquæ rurſum Fidei venerantur atque ſuſpiciunt, & quod ſignum majoris gloriæ eſt, omnes Hæretici deteſtantur & me pari perſequuntur odio*** (1). Quàm jure meritóque hæc S. Doctoris verba illi Archiepiſcopo accommodare poſſis, ***quem ſua eruditio & Fidei defendendæ zelus pariter & Eccleſiæ charum, & ſeditioſis factionibus odioſum reddunt, quia veritatem tuetur, & Miniſtrorum mendacii errores condemnat*** (2), quem proinde ***piiſſimos inter, ſapientiſſimos, doctiſſimóſque Galliarum Antiſtites*** recenſendum (3) nunquam Eccleſia non venerabitur! Faceſſite ergo qui conſtantem Senonenſis Archiepiſcopi de Romanâ inerrantiâ Doctrinam ipſam eſſe Galliarum ſententiam ambigitis. ***Hic*** enim ut & alibi, verba ſunt Doctiſſimi Archi-Præſulis, ***ipſam Cleri totius Gallicani cauſam propugno, Cleri***, inquam, ***illius qui veneratione quàm dignus eſt, tàm parum à vobis colitur*** (4).

Meritiſſimo inter ceteros Regni Gallicani Antiſtites Archi-Præſuli (5) Illuſtriſſimum adjunximus Cameracenſem Archiepiſcopum D. de Fenelon. Quanti generatim æſtimentur apud Gallos ***incomparabilis illius Præſulis*** (6) ***Scripta doctiſſima*** (7) longiùs hìc enarrare res eſſet operis fortaſſe ſupervacanei. Neſcit nemo illum in Galliis habitum fuiſſe & etiamnum haberi, ***ut unum inter maximos viros quos noſtris temporibus Eccleſia viderit*** (8). Manibus eruditorum omnium teruntur plena ſacratioris

(1) *Epiſtol. 195 inter Auguſtinianas.*

(7) *Illuſt. de Languet Senon. Archiep. in monito 2. part. 2. pag. 11.*

(2) ***Epiſcop. Maſſil. in Docum. Paſt. de libertat. Eccl. Gallic.*** pag. 47. Un Archevêque (***M. de Languet***) que ſon érudition & ſon zele rendent cher a l'Egliſe & odieux à un parti ſéditieux, parce qu'il prend la défenſe de la vérité & qu'il condamne les erreurs & les excès des miniſtres du menſonge.

(3) ***Epiſc. Maſſil. in Docum. Paſtor. occaſione plurium propoſitionũ &c. Edito an.*** 1727. pag. 6. M. l'Evêque de Soiſſons un des plus ſages, des plus pieux & des plus éclairés Prélats de France.

(4) ***In 2ª. Epiſt. ad Epiſcop. Bonon. an.*** 1720. ***in fine.*** Je vous prie de conſiderer que ce n'eſt plus un ſeul Evêque qui vous écrit pour ſa propre défenſe, & qui dans toute autre occaſion reſpecteroit vos lumières & vos volontés. Mais c'eſt du Clergé de France entier dont je ſoutiens la cauſe; Clergé auſſi reſpectable à votre égard qu'il eſt peu reſpecté de vous.

(5) ***Emin. de Biſſy in Docum. Paſtor. an.*** 1725. pag. 223. M. l'Evêque de Soiſſons un des plus dignes Prélats de l'Etat.

(6) ***Epiſcop. Maſſil. in 1ª. Epiſt. ad Epiſcop. Monſpeſſul.*** pag. 9. M. de Fenelon, cet incomparable Prélat.

(8) ***Languetius ibid.*** M. de Fenelon eſt un des plus grands hommes que l'Egliſe ait vû de nos jours.

Digitized by Google

ſacratioris Doctrinæ *tanti Autoris* (1), *feracis illius ac pulcherrimi ingenii* (2), *viri egregiis dotibus ac pietate adeò commendabilis* (3) opera Theologica, quorum Lectionem Clero ſuo nominatim inter ceteros ac ſpeciatim commendavit Illuſtriſsimus Maſsilienſis Epiſcopus (4).

Equidem ut eſſe ſolent magnorum virorum magnæ prolapſiones, permiſit ille cujus *incomprehenſibilia* ſunt *judicia*, ut vir defendendæ Fidei ac Religioni colendæ natus, non leve ipſe circà Religionem naufragium ad tempus pateretur: verùm glorioſiùs ſurrexit quàm flebiliùs ceciderat, *vir animi demiſsione ac pietatis integritate quàm ſublimi uberrimóque ingenio major* (5). Splendidiſſimo nempe ſideri non abſimilis fuit, quod aſpectibus noſtris nube interceptâ lumen quandoque ſuum ſubducit, ut vegetiores deinceps ſerenatâ Cœlorum facie radios emittat. Errare potuit Fenelonius, quod certè humanum eſt, at citiſſimâ pœnitentiâ dilutus error perennaturam Illuſtriſſimi Præſulis gloriam adauxit, & eò quidem uſque, ut *magnus ille Archiepiſcopus omnibus ſeculis habendus ſit tanquam fulgidiſſimum Eccleſiæ lumen & Sanctiſſimos inter Epiſcopos nunquam non recenſendus* (6). Eſt igitur quod meritò confidamus maximi apud Gallos nec minoris apud extraneos ponderis fore luculentiſſima viri illius teſtimonia *qui Gallorum ſibi omnium amorem, admirationem, obſervantiam, ac venerationem conciliavit* (7).

(4) *In* 11. *Epiſtolâ ad Epiſc. Monſpeſſul. clero ſuo communicatâ* pag. 9.

Nec minorem certè Fidem ſibi fecit Emin. Cardin. de Biſſy, Meldenſium, dum viveret, Epiſcopus, cujus autoritatem hîc quoque interpoſuimus. Norunt Catholici omnes quantâ Doctrinæ necnon & pietatis laude, non ſolùm apud Gallos, ſed & apud ceteras nationes floruerit *Magnus ille Cardinalis* (8), *ſpectabili eruditione ac veritatis tuendæ ſtudio quàm Romanâ purpurâ venerabilior* (9). *Profundæ illius eruditionis* (10) *fama adeò percrebuit, ut columna Eccleſiæ* (11),

(11) **Languetius, ibidem.**

(1) *Clerus Gallic. in relatione actorum concernentium damnationem libri cui titulus* Maximes des Saints *approbatis in Comitiis generalibus an.* 1700. M. de Fenelon, un ſi grand Auteur. *V. Mémoires du Clergé tom.* 1. pag. 388.

(2) *Emin. de Tencin in Epiſt. Paſtor. ad Archi-Presbit. ſuæ Diœceſ.* pag. 33. Cet heureux & ce beau genie (*de M. Fenelon*) qui a traité ce ſujet avec tant de lumières.

(3) *Conventus Rotomagenſis an.* 1699. M. de Fenelon ſi recommandable par ſes talens & par ſa vertu. *V. Mém. du Clergé*, tom. 1. pag. 517.

(5) *Epiſcop. Andegavenſ. in* 14. *Epiſt. Monſpeſſul. an.* 1726. *communicatâ Parochis ſuæ Diœceſ.* pag. 5. Mr. de Fenelon plus grand encore par ſon humilité & par la ſincerité de ſa vertu, que par l'élévation & la fécondité de ſon génie.

(6) *Epiſcop. Cabilon. in Mand. Paſtor.* 3. *Maii* 1716. Ce grand Archevêque (*M. de Fenelon*) ſera regardé dans tous les ſiecles comme une des plus brillantes lumières de l'Egliſe & un des plus Saints Evêques qui ait gouverné le Troupeau de Jeſus-Chriſt.

(7) *Epiſ. Cabilon. ibid.* M. de Fenelon Prélat univerſellemẽt aimé, admiré, reſpecté & vénéré.

(8) *Epiſcop. Rutben. in docum ſæpe citato* pag. 119. M. de Biſſy ce grand Cardinal.

(9) *Epiſcop. Andegavenſ. in ſuis conſiderationibus conſolant.* 1719. pag. 32. M. de Biſſy Cardinal plus reſpectable par la profondeur de ſes connoiſſances & par ſon zèle, que par la Pourpre qui le décore.

(10) *Languetius Senon. Archiep. in* 5°. *Docum. Paſt.* pag. 831. L'érudition profonde de ce Prélat. (*M. de Biſſy*)

illuſtris ac perpetuus ſanæ Doctrinæ defenſor (1), *ſtudioſus & indefeſſus Catholicæ veritatis propugnator*, *cujus maximè veneranda autoritas*, *&c.* (2) audire in totâ paſſim Galliâ meruerit. Immo verò tantam ſui opinionem injecit, ut qui *operum ſuorum ſoliditate appellantes ad incitas redegerat*, *ipſámque Eccleſiæ cauſam glorioſè defenderat*, *ejus eruditioni deferre ceteri omnes haud cunctarentur* (3); hinc quoties victrices cum Queſnelianis manus conſerebat *eruditus Cardinalis* (4), toties *maximo viro* (5) Victorias multiplices & plenos, de Novatoribus triumphos applaudebat Gallia. Quin & ipſi Novatores quos ad ultimum uſque Spiritum debellavit *Magnus & eruditus Cardinalis*, *infatigabilis Fidei Orthodoxæ Patronus* (6) illum vèl inviti, cogente videlicet veritate, nonnunquam appellaverunt *facem præfulgidam quæ toti Galliarum Eccleſiæ collucebat* (7). Tam inſigne ab adverſariis elogium conſtanti conviciorum quæ ab iiſdem ſæpius expertus eſt, tolerantiâ mercatus fuerat vir titulis omnibus major. Nempe pluries indignata eſt Gallia illius Doctrinam à Novatoribus improbè ſuggillari, qui *unum erat è præcipuis Eccleſiæ Gallicanæ columinibus* (8). Multi hujus furfuris anonymi ſcriptores Eminent. Cardinalem inſimulaverant, quaſi *chariora violaſſet imperii Gallici jura*, *pretioſioréſque attentaſſet Eccleſiæ Gallicanæ libertates* in illo Paſtorali Documento quod anno 1722. in Lucem ediderat. Quid interim Rex Chriſtianiſſimus, totáque cum ipſo Gallia? *Rebus accuratè perpenſis necnon auditis perſpicaciorum tùm Cleri Gallicani*, *tùm Regii ſui Conſilii Virorum ſententiis*, furtivas illas ſcriptiones *nativis tenebris mancipat* tanquam *calumnioſas*, *& Eminentiſſimo Cardinali non minùs quàm Sedi Apoſtolicæ injurioſas*, declarátque *nil in eo Documento* in quo Romana infallibilitas ab eru-

(1) *Epiſcop. Maſſil. in 1â. Epiſtolâ ad Epiſc. Monſpeſſul. jam citatâ* pag. 6. M. de Biſſy, cet Illuſtre & perpetuel défenſeur de la ſaine doctrine.

(2) *Epiſc. Maſſil. in reſponſione* à une Lettre qu'un de ſes amis a écrit de Rome ſur ſon Mandement contre les 12. articles *datâ menſe Julio* 1728. pag. 22. M. le Cardinal de Biſſy, ce zèlé & perpetuel défenſeur de la ſaine Doctrine dont l'autorité eſt ſi reſpectable.

(3) *Languetius Senon. Archiep. in 5°. Docum. Paſt.* pag. 831. Le Cardinal de Biſſy qui a confondu les Appellans par la ſolidité de ſes Réflexions & de ſes Ouvrages, mérite de ma part une deference digne des lumières que Dieu lui a départies pour la gloire de la cauſe de ſon Egliſe.

(4) *Epiſcop. Ruthenenſ. in Docum. Laudat.* pag. 59. Ce ſçavant Cardinal.

(5) *Epiſcop. Maſſil. in 1â. Epiſt. ad Epiſcop. Monſpeſſul.* pag. 6. Ce grand Homme.

(6) *Epiſc. Bonon. in Docum. Paſtor. pro acceptat. Conſtit. Unig. an.* 1724. pag. 7. Un grand & ſçavant Cardinal, (*M. de Biſſy*) défenſeur infatigable de la Foi Catholique.

(7) *In libello cui Gallicè titulus*, *Addition où l'on réfute trois Ecrits*, *&c.* M. le Cardinal de Biſſy, ce flambeau lumineux qui éclaire toute l'Egliſe de France. *Hic libellus legitur in famoſo libello Gallicè inſcripto*, Tocſins avec les Ecrits & Arrêts, &c. *Typis Furtivis edito an.* 1716. *Vide* pag. 327.

(8) *Emin. de Tencin in Docum. Paſt. contra nonnulla ſcripta Epiſc. Monſpeſſul. edito an.* 1730. pag. 11. Vous êtes indignés, Mes très-chers Frères, de voir ainſi traiter la Doctrine d'un Cardinal (*M. de Biſſy*) qui eſt une des principales Colomnes de l'Egliſe de France.

dito Cardinali tam apertè, tam viriliter aſſeritur *contineri niſi maximè conſonum Regni Placitis ac Eccleſiæ Gallicanæ libertatibus* (1). Et quiſquam inficiabitur illam Eminentiſſimi Cardinalis Doctrinam ipſam eſſe Galliæ totius Doctrinam, quam Eccleſia ipſa Gallicana ſuis calculis, quam Rex ipſe Chriſtianiſſimus Regio diplomate communiit, & ab adverſariorum calumniis ſartam tectámque voluit.

(1) Arrêt du Conſeil d'Etat du Roi qui ſupprime & condamne, &c. du 23. Mai 1723. Hoc Regium edictum integrè deſcriptum invenies ad calcem hujuſce tomi infrà N°. I.

Emin. Cardinali de Biſſy Eminentiſſimum alterum Cardinalem de Tencin, aliàs Ebredunenſem, nunc Lugdunenſem Archiepiſcopum pietate, Doctrinâ, ſummâque in Galliis autoritate parem eſſe nemo dubitat; neque aliquem fore putamus ità difficilem, ut viro illi Fidem detrahat, quem ampliſſimis quibuſque honoribus cumulavit Gallia, quem purpuratis principibus Roma accenſuit, quem fortiſſimos inter veritatis defenſores nunquam Religio non enumeret. Chriſtianiſſimi Regis apud Sedem Apoſtolicam Orator eam ſui fecit apud omnes exiſtimationem, quam facere ſolent homines ad maxima quæque nati. Mox in Gallias reduci res præclariſſimè geſtas univerſa gratulata eſt Francia. Multiplici auctum dignitate inter publicos Rei Gallicæ Adminiſtratores recenſuit Rex Chriſtianiſsimus; ſingula porrò quid commemorem ab Eminent. Cardinale collata in Gallicanam Eccleſiam officia? Quid Synodum illam Ebreduni celebratam Summi Pontificis approbatione firmatam, Gallicanorum Antiſtitum elogiis commendatam, Regis Chriſtianiſsimi calculis munitam, quæ meritiſsimi Præſidis Doctrinam, Religionem & puriſsimum diſciplinæ Eccleſiaſticæ ſtudium ad ſeros uſque Nepotes tranſmiſſura eſt; quæque dum à Novatoribus injurioſo Latrocinii nomine procaciter infamata eſt, Orbis Catholici ac totius præſertim Galliæ laudibus honorificè cumulata fuit? Quid ardentiſsimum cum Gallis omnibus deprædicem Fidei defendendæ ſtudium, quo percitus Emin. Cardinalis infauſtam dierum noſtrorum hæreſim feliciter haud minùs quàm eruditè inſectatus eſt; & ità quidem ut omnium judicio inter primarios laceſsitæ Fidei vindices ac debellatæ novitatis triumphatores recenſeatur? Quid exarata in veritatis Catholicæ defenſionem ſcripta laudaverim, quæ exquiſitiorem ubique Religionis eruditionem, quæ tenerrimos undique pietatis affectus Lectoribus inſpirent? Iterum dico; erit-ne quiſpiam adeò difficilis, ut tanti Præſulis tot titulis Galliæ devincti, tot laboribus de Eccleſiâ quàm optimè meriti vel abnuere teſtimonium, vel autoritatem declinare audeat?

Doctiſsimos inter Galliarum Epiſcopos, qui Romanam ſeu Pontificiam inerrantiam ex profeſſo ac datâ operâ propugnant, Illuſ-

triſsimum jam retulimus Cameracenſium Archi-Præſulem D. de S. Albin, cujus quidem indubiam & omni majorem exceptione futuram hâc in parte genuinos apud Gallos autoritatem meritò confidimus. Ecquis enim viro maximo Fidem derogare voluerit, quem celebratioribus, quibuſque Galliarum Epiſcopis par Fidei defendendæ zelus, par eruditionis fama, par elegantiſsimorum ſcriptorum copia, paria in Eccleſiam Gallicanam officia, pares de Novatoribus triumphi conſociant? Plurima ex illis elogiis ſibi quondam peperit Illuſtriſsimus D. de Mailly Rhemenſis Archiepiſcopus, quem hîc quoque ſeu probatiſsimum Gallicanæ circa Romanam inerrantiam Doctrinæ teſtem appellavimus. Ipſa mirata eſt Gallia indefeſſam meritiſsimi Præſulis in avitâ Fide propugnandâ conſtantiam, paternam erga Novatores errorem ejurantes indulgentiam, invictam in pertinacibus expugnandis animi fortitudinem, ſollicitam in omnibus ad officium revocandis diligentiam, infractam in perferendis omnium vel conviciis, vel repulſis patientiam. Harum omnium virtutum ſplendore clariſsimus Præſul *iis certè omnibus Chariſsimus evaſit, qui veram probitatem Illuſtribus Nobilitatam natalibus æſtimare norunt* (1). Neque aliquem apud Gallos fore arbitramur qui *Illuſtriſsimi Metropolitani* teſtimonium recuſaverit, *quippe cujus zelus, firmitas ceteraque virtutes nullis non ſeculis venerationi omnibus futuræ ſint* (2).

Neque porrò hîc omittendum eſt quanti Germanos apud Gallos roboris eſſe debeat Illuſtriſsimi D. Abelly Rhutenenſis olim Epiſcopi autoritas. Vixit vir ille Clariſsimus iis circiter temporibus, quibus Belgica Hæreſis primam in Gallias deflagrationem intulit. Quot Doctiſsimis operibus ceu egregiis profundæ quâ pollebat Doctrinæ ſimul & ſummæ pietatis monumentis Rempublicam Chriſtianam ditaverit eruditiſsimus ſcriptor, quòd innumera ſint, enarrare non adoriemur; ſcripſit autem, inter cetera, elegantiſsimum illud de obedientiâ & ſubmiſsione Summo Pontifici in Fidei rebus debitâ opus, in quo Romanam ac Pontificiam, utì diximus, inerrantiam exquiſitioribus antiquitatis, ac Gallicanæ præſertim Doctrinæ monumentis diſertiſsimè adſtruit. Quanto autem cum applauſu exceptum in Galliis fuerit illud opus judicet oculatus Lector vèl ex ſolâ ipſâ approbatione quam operi præfixerunt tùm Illuſtriſsimus Cæſareenſis

(1) *Emin. de Tencin in Docum, Paſtor. contra varia ſcripta Epiſc. Monſpeſſul. jam citato* pag. 37. Un Archevêque de Reims [*M. de Mailly*] ſi cher à ceux qui ſçavent priſer la vraie probité relevée d'une haute naiſſance.

(2) *Languetius Senon. Archiep. in Epiſtolâ ad ducem Aurelian. Regni moderatorem ſcriptâ die 24. Junii an.* 1719. pag. 8. M. de Mailly notre Illuſtre Metropolitain, dont les fidèles à venir reſpecteront le zèle, la fermeté & les vertus.

Epiſcopus Sueſſionum Coadjutor, tùm Doctiſſimus D. Seguier, Eccleſiæ Pariſienſis Theologus. Egregium utriuſque teſtimonium ſummâ Fide refero: *quod ad aliorum librorum approbationem attinet, ſufficit aſſerere in iis nihil deprehendi Fidei Catholicæ contrarium; at verò non levem huicce Libro cui titulus* : de obedientia, &c. *injuriam faceremus, ſi intra terminos illos generales maneremus. Eò quippè illuſtrius teſtimonium promeretur, quòd ipſius ſcopus eſt Fidem noſtram in uno è primariis ſuis articulis ſtabilire, illiúſque defendere agendi rationem, quem in his Fidei negotiis primum Eccleſiæ Paſtorem, Doctorem atque judicem Deus conſtituit. Ipſum igitur exiſtimamus à maximâ illâ Gallicanorum Antiſtitum multitudine, qui in hâc-ce occaſione ſuum erga Religionem ſtudium commendaverunt, approbandum fuiſſe, niſi Autor pro ſuâ animi demiſſione ac mentis candore viis conſuetis quàm extraordinariis uti maluiſſet. Agnoſcet lector hujus teſtimonii æquitatem quod & operis valori & autoris merito reddendum à nobis duximus, &c.* (1). Ex eodem illo teſtimonio, quod excellenti operi reddidit Illuſtriſſimus Præſul, & cum eo inſignis Eccleſiæ Pariſienſis Theologus certò ominamur, maximi Germanos apud Gallos ponderis fore tot elogiis commendatam Rhutenenſis Epiſcopi doctrinam; ecquis enim in Galliis illam Doctrinam non ſuſciperet, quæ in prædicto opere contenta maximæ illius Gallicanorum Epiſcoporum multitudinis approbationem promeruit?

Eam certè Doctrinam præ ceteris adoptavit Illuſtriſſimus de Colongue Aptenſis Epiſcopus cujus in totâ paſſim Galliâ notior eruditio, pietas commendabilior, nobilior fama, quàm ut toties celebratas meritiſſimi Præſulis laudes iterum recudere neceſſum habeamus; adhuc *in benedictione* eſt, eritque diu illius Antiſtitis *memoria cujus vires non tàm provectior ætas quàm juges corporis afflictationes laboréſque aſſidui conſumpſerunt* (2). Vivit etiamnum, vivétque perpetuò in

(1) C'eſt aſſez pour approuver d'autres Livres de dire qu'ils ne contiennent rien qui ſoit contraire à la foi; mais ce ſeroit faire injuſtice à celui-ci qui porte pour titre: *de l'obeïſſance & ſoumiſſion qui eſt dûe à Notre Saint Pere le Pape, &c.* de ſe tenir dans ces termes généraux, il mérite un témoignage d'autant plus ſingulier, que ſon deſſein eſt d'établir la foi en l'un de ſes points les plus importants, & de juſtifier le procedé de celui que Dieu a donné à ſon Egliſe pour premier Pere, Docteur & Juge en ces matiéres. J'eſtime donc qu'il mérite l'approbation même de ce grand nombre de Prélats de la France qui ont témoigné le zéle de leur Religion en cette rencontre, ſi l'humilité & la ſincerité de l'Auteur ne lui avoient fait préferer la voye commune aux extraordinaires qui ſe ſervent de plus grandes précautions. Le Lecteur connoîtra l'équité de ce ſentiment que j'ai crû être obligé de rendre au mérite de l'Ouvrage & de l'Auteur. Fait à Paris le 18. Mars 1654. Charles Evêque de Ceſarée, Coadjuteur de Soiſſons. Seguier, Théologal de Paris. *Edit. Cadom. an.* 1686. pag. 18.

(2) *Emin. de Tencin in Docum. Paſtor. contra varia ſcripta &c.* pag. 49. Un ancien Evêque d'Apt [*M. de Colongue*] qui a blanchi moins par ſon grand age que par ſes longues fatigues dans l'Epiſcopat.

Gallorum omnium, Religionis amatorum animis Laudatiſſimus ille Præſul, *cujus vita verâ ſanctitate inclyta, Sanctiſſimorum Primitivæ Eccleſiæ Epiſcoporum mores omnium oculis repræſentat, cujus denique ingenium, eruditio, pietas, adeò ſunt omnibus perſpecta* (1).

Nec minorem ſibi pietatis ac Doctrinæ famam comparavit Illuſtriſſimus D. de Megrigni Graſſenſis Antiſtes, quem etiam Gallicanis Epiſcopis apertiſſimis inerrantiæ Pontificiæ propugnatoribus jure meritóque accenſuimus. His etiam addidimus Illuſtr. ac Reverendiſſ. D. de la Fare, Laudunenſem Epiſcopum, cujus ubique notus in vindicandis Eccleſiæ juribus & immunitatibus vigor verè Epiſcopalis, perſpecta omnes apud Gallos in conſervandâ Fidei puritate ſingularis conſtantia. Hæc obiter ac ſtrictim meminiſſe ſuffecerit; etenim infiniti eſſemus, ſi celebratas in Galliis Epiſcoporum quos appellavimus ſingulorum laudes hîc recinere ſigillatim aggrederemur. Orationem contrahere jubet ipſa laudum ubertas, quam propriis ipſi cumularemus encomiis, nî præfixi opellæ limites noſtræ erga Illuſtriſſimos Antiſtites quàm optimè de Eccleſiâ meritos obſervantiæ, impenſiſſimæque venerationis teſtimonia fuſiùs ac copioſiùs edere prohiberent.

At non poſſumus tamen quin animadvertamus ex omnibus illis Galliarum Epiſcopis, qui infallibilem Apoſtolicæ Sedis Pontificis-ve Romani autoritatem adeò diſertò vindicant, tres potiſsimùm eſſe, quos Imperium Francicum Strenuiſsimos jurium ſuorum defenſores habeat, quos Eccleſia Gallicana integerrimos libertatum ſuarum Patronos veneretur, quos & Apoſtolica Sedes declaratiſsimos inerrantiæ ſuæ cultores & aſſertores nacta fuerit; Boſſuetium dico Meldenſium Antiſtitem, D. de Belſunce Maſsilienſium Epiſcopum, & Doctiſsimum de Marca Archiepiſcopum Toloſanum. Magnum Boſſuetium appellaſſe, communi Gallorum judicio laudaſſe eſt. Boſſuetium quiſquis cogitat Antiſtitem, ſummum Eccleſiæ Gallicanæ decus & ornamentum, virum multiplici de Hæreticis triumpho inſignem, omni eruditionis genere cumulatum, celebratioribus antiquæ Galliæ Doctoribus haud imparem, &c. Ecquis porrò recenſere valeat ſumma illa elogia, quibus genuina clariſsimi viri opera, quæ vivus ipſe caſtigatiora & recognita vulgavit, ab omnibus commendantur &

(1) *Epiſc. Maſſil. in Docum. Paſtor.* Au ſujet d'un mauvais Livre intitulé, Copie d'une Lettre, &c. *edito menſe Maii* 1728. pag. 55. M. de Colongue, Evêque d'Apt, dont la vie véritablement ſainte retrace à vos yeux celle des Evêques de la primitive Egliſe.... Pontiſe auſſi reſpectable par tant de titres, & dont l'eſprit, l'erudition & la pieté vous ſont ſi parfaitement connues.

Galliarum ubique celebrantur? Profundioris Doctrinæ ſcriptorem Romani Pontifices, Præſules Gallicani, Chriſtianiſsimi Reges, ipſi Galliarum ſupremi Senatus prædicare certatim, paſſimque laudibus efferre geſtierunt. Tot præconiis addi aliquid poſſe quis ſperet, addere quis aggrediatur? Nos quidem vel illa ſummatim deſcribere ſuperfluum duximus, quia omnibus notiora; imò operoſum, quoniam innumera; advertiſſe itaque ſufficiat nemini apud Gallos eſſe dubium, quin genuinam Galliæ Doctrinam in iis operibus expreſſerit Illuſtriſsimus Antiſtes quæ publici juris ipſe fecit.

Ardentiſsimo in propugnandis Eccleſiæ Gallicanæ libertatibus ſimul & aſtruendâ Romanæ Eccleſiæ inerrantiâ ſtudio haud inferiores ſe ſe Boſſuetio præbuerunt Illuſtr. de Belſunce & de Marca. Quin & præter illos nemo unus eſt ex Gallicanis Præſulibus, quem de libertatibus Galliarum explicandis ac defendendis ex profeſſo libros edidiſſe noverim. Nihil eſt igitur quod verearis nè illorum Doctrinam Gallia univerſa facilè non admittat; metum omnem, ſi quis tibi ſubnaſcitur, procul amandare jubet ſumma integritatis & Doctrinæ fama quam ſibi Epiſcopus uterque veros apud Francos comparavit. Etenim eſſet-ne in Galliâ quiſpiam cujus fidem non emereretur Maſsilienſis Antiſtes *ſplendidiſsimis quibus præfulſit* haud eruditionis ſolùm, ſed *virtutum* etiam *ornamentis conſpicuus ac heroicâ præſertim quâ commiſſum ſibi gregem proſecutus eſt charitate, cujus ardore ſucenſus formidabiliora hominibus pericula peræquè ac blandiores illecebras generosè contempſit* (1)? Ecquis tandem *Doctiſſimi Præſulis* D. de Marca, teſtimonio non aſſentiatur, *cujus utique autoritas Gallis veneranda homines etiam opinionibus præoccupatos potenter movere debeat* (2)? Nullus profectò qui meminerit Toloſanum illum Archi-Præſulem, *celeberrimum* in Galliis evaſiſſe tùm ſummâ quâ pollebat *eruditione*, tùm ardentiſsimo *ſtudio ad promovendam Eccleſiæ Gallicanæ gloriam, cujus ipſe ex præcipuis ornamentis unum extitit* (3).

Leviori hactenùs penicillo inchoatam adumbravimus illorum Franciæ Præſulum imaginem, qui Romanam ac Pontificiam infallibili-

(1) *Emin. de Tencin in Docum. ſæpe laud. contra varia, &c.* pag. 49. Un Evêque de Marſeille [*M. de Belſunce*] ſi diſtingué par ſes vertus Epiſcopales qui brillent en lui, & ſur-tout par l'heroique tendreſſe qu'il a témoigné à ſon Troupeau. Tendreſſe qui lui a fait mépriſer les perils les plus effrayans pour l'humanité, les traits les plus flateurs pour l'amour propre.

(2) *Emin. de Biſſy in Docum. Paſt. an.* 1725. pag. 73. M. de Marca, ce ſçavant Prélat ... ſon autorité certainement reſpectable aux François, ne doit-elle pas faire impreſſion juſques ſur ces eſprits prévenus.

(3) *Epiſc. Maſſil. Docum. Paſt. de liber. Eccleſ. Gal.* pag. 66. M. de Marca cet Evêque ſi célébre par ſon erudition & par ſon zèle pour la gloire de l'Egliſe de France, dont il fut un des principaux ornemens.

tatem apertiùs datâ operâ vindicarunt. Equidem non tàm laudes ipſas, quibus in Galliâ celebrantur illi Epiſcopi, quàm ſummos veluti laudum apices, & delineata rudimenta erudito Lectori exhibuimus; ex iis tamen ſatìs ſuperque intelliget meritiſsimos quos hîc appellavimus, Eccleſiæ Gallicanæ Proceres eos eſſe, queis in Galliâ nulli vel eruditione celebriores, vel ſpectabiliores pietate, vel Germanæ Galliarum Doctrinæ, Gallicanarúmque libertatum amantiores; alios præterea longè plurimos Doctrinâ & integritate pares nec minùs apertos inerrantiæ Pontificiæ cultores hîc laudare nequaquam eſſet operoſum, imò & fidenter aſſerere auſim, ſi quoſdam excipias Galliarum Epiſcopos Conſtitutioni *Unigenitus* aliquandiu haud ità favorabiles, qui tamen poſtea omnes ferme ad meliora redeuntes ſcripta ſuo nomine ſeditioſis illis temporibus publicata revocarunt, neminem inter alios unquam fuiſſe qui infallibilem Apoſtolicæ Sedis ſeu Pontificis Romani de Fide & moribus ſolemniter pronuntiantis autoritatem impugnaverit. Omnes è contra vel Romanam inerrantiam ex profeſſo vindicarunt, vel ea admiſerunt Doctrinæ capita, quibuſcum illa inſolubili vinculo evidenter connectitur.

Hujuſce generis eſt Doctrina Eminentiſsimi Cardinalis Rohannæi Argentinenſium Epiſcopi, cujus in toto paſsim operis noſtri decurſu frequentiſsima occurret, quanquam non ſatìs fortaſſe pro merito frequens appellatio. Præſulis de Eccleſiâ ſemper optimè meriti laudes uſquè & uſquè celebravit & etiamnum celebrat Gallia, ipſe oblatâ uſûs occaſione libentiſsimè celebrarem, niſi ſplendorem nominis in Sereniſsimo Principe, purpuræ fulgorem ac ſummæ eruditionis famam æquaret modeſtia laudis impatiens, & propemodum ſuperaret; ſed eſto, poſsit ille ſcriptoribus ſilentium de ſuis virtutibus imperare, quem eximiæ ſuæ virtutes toti Reipublicæ Chriſtianæ commendabilem effecerunt; oderit ille laudes, de quo nihil commemorare illi poſsint, niſi laudabile; patiatur tamen, illa referam præconia, quæ viro de Patriâ, de Religione, de omnibus benè merito, Patriæ, Religionis, omnium nomine conſecrarunt Illuſtriores Galliarum Epiſcopi. Quiſquis igitur extra Galliam poſitus es, ſi qua ad te (& quò non pervenit Eminentiſsimi Cardinalis fama?) ſummum cogita *Cleri Gallicani decus & ornamentum*, *Religionis Præſidium & columen*, *virum quem maxima eximiæque dotes aliorum numero excerpunt virorum*, *in quo illas tamen amabiles reddit manſuetudo*, *cujus nomen Catholicorum omnium amore & veneratione digniſsimum*,

digniſſimum, omnium commovet indignationem in temerarios illos homines qui Præſuli undequaque ſpectatiſſimo detrahere non erubeſcunt. (1). Cogita Epiſcopum quem ipſimet Queſneliani (2) hâc in re nequaquam ſuſpecti à Catholicis omnibus in Galliâ haberi teſtantur tanquam *unum ex fortibus Iſraël & ex præcipuis Eccleſiæ columinibus;* nec miraberis elegantiſſima ejus opera exquiſitioris Doctrinæ penu locupletata, ab omnibus Galliarum Epiſcopis impensè laudata Romanæ inerrantiæ adeò favorabilia ab Illuſtriſſimo ſpeciatim Maſſilienſium Antiſtite commendari Clericis ſuis omnibus perlegenda (3).

(2) *L'Auteur de la Lettre à M. l'Evêque de Soiſſons ſur la fauſſe apparence de paix*, p. 5.

(3) *In 12. Epiſtolâ ad Epiſcop. Monſpeſſul. laudata*, pag. 6.

Miraberis potiùs, ac propemodum incredibile judicabis illud non paucis ſuaderi potuiſſe, Gallicanos nimirum Antiſtites infallibilitati Pontificiæ refragari, nec immeritò ſanè miraberis. Etenim potuerunt-nè, an debuerunt ignorari tam ſplendida, tam publica, tam frequentia, quæ ex Francis Præſulibus deſcripſimus pro infallibili Sedis Apoſtolicæ ac Romani Pontificis autoritate teſtimonia? Si verò nota erant egregia illa Gallicanæ Doctrinæ monumenta, nunquid non eſſe debuerunt ad falſam adeò ſuſpicionem diſpellendam ſufficientia maximè, & idonea? Ità certè, & vel ipſi, quorum intereſſe videbatur Gallicanos Antiſtites aliter ſentire, apertè confeſſi ſunt pro Pontificiâ illos inerrantiâ militare. Id quidem ſeu volentes, ſeu nolentes expreſſè teſtantur. Autor libelli cuï gallicè titulus: *Conſidérations ſur l'inſtruction Paſtorale de la derniere aſſemblée du Clergé;* autor libelli alterius vernaculè inſcripti: *Dénonciation de l'inſt. Paſtor. de M. le Cardinal de Biſſy, adreſſée à tous les Archevêques & Evêques, &c.* pag. 29. Idem agnoſcunt D. le Gros, Canonicus Remenſis in opere cuï titulus: *Renverſement des libertés Gallicanes, &c.* part. 2. & alii paſſim id genus ſcriptores bene multi.

Quiſquis igitur extrà Galliam conſtitutus es, illud agnoſcere ne graveris quod ipſi Galliarum incolæ dudum agnoverunt & ubique profitentur. Audi iterum Engoliſmenſem Epiſcopum, qui in publico Mandato, nemine hactenùs reclamante, aut falſam Doctrinæ hâc in parte attributionem exprobrante, palàm aſſeruit *ſuos Collegas* (Gallicanos Epiſcopos) *infallibilitatis Pontificiæ Doctrinam autoritate ſuâ confirmaſſe* (4).

Quanquam his haud indigemus teſtimoniis, quibus Germanam

(1) *Emin. de Tencin in Docum. Paſtor. contra varia ſcripta Epiſcopi Monſpeſſul.* p. 37. M. le Cardinal de Rohan, l'ornement du Clergé de France, l'appui de la Religion, dans lequel la douceur rend aimables les ſublimes & rares qualités qui l'élevent au-deſſus des autres. Son nom ſi digne de reſpect & de l'amour de tous les Catholiques, excite ſeul l'indignation contre la temérité qui oſe l'attaquer.

(4) *Mand. Paſt.* 19. *Novemb.* 1718. Nos Confréres ont autoriſé la Doctrine de l'infaillibilité du Pape.

dignoſcamus Gallorum Antiſtitum de Romanâ infallibilitate ſententiam, ſplendidiora per ſe-ſe, & luculentiora ſunt, quæ nobis ipſi ſuppeditant argumenta, quàm ut emendicatis aliundè fulcimentis ferri ac ſuſtentari opus habeant. Certum igitur & inconcuſſum maneat ex Gallicanis Epiſcopis alios inerrantiæ Pontificiæ apertiſſimè ſuffragari, alios infallibilem Apoſtolicæ Sedis ac R. Pontificis autoritatem ex profeſſo propugnare, neminem verò cujus Doctrinam approbet Gallia certiſſimæ huic veritati fuiſſe refragatum.

Sed enim opponet fortaſſe non nemo: de R. Pontificis autoritate non ità ſenſit Eminent. Cardinalis de Noailles, Pariſienſis Archiepiſcopus. Quantæ porrò eruditionis, quantæ fuerit integritatis nobiliſſimus Eccleſiæ Princeps ipſi nos edocent Galli, qui illum ceu dotibus omnibus, quæ magnos viros efficere ſolent cumulatiſſimum ubique deprædicant; an ille igitur à communi cæterorum Galliæ Præſulum Doctrinâ receſſerit? An eximiæ, queis celebratus fuit laudes deterendæ? Nequaquam verò, magnificis illis præconiis, quæ à Novatoribus congeſta ſunt, nihil omninò detractum volumus, niſi quod detrahi ipſe voluit Eminent. Cardinalis. Laudent illi ejus in inveſtigandâ veritate ſedulitatem, in detegendâ ſagacitatem, in retinendâ conſtantiam, in vindicandâ ſolertiam; laudent ad omnia pietatis officia compoſitos mores, ad benè de omnibus merendum concitatum ardorem, animum pacis conſervandæ ſollicitum, illa denique omnia prædicent ingenii animique ornamenta quæ meritiſſimum Eccleſiæ Præſulem deceant; laudantibus ultrò accinimus, modò tamen illæ laudes ejus non ſint generis, quas apud Janſenianos mereare, ſi partes eorum defendas, quibus non dignare ampliùs, ſi rebus maturè perpenſis cauſam illorum deſeras; talia præconia, quæ Religio proſcribat contemptim, ac generosè reſpuit Noallius, cum ea ſcripta, quæ ſub illius nomine in gratiam appellantium promulgata fuerant, publicò ipſe Mandato menſe Octobris 1728. revocavit, eorumque uſum interdixit.

(1) *Quæ hic deſiderari poſſent hujuſce mandati verba referuntur in tomo ſequenti lib. 3. cap. 1.*

(1) Fruſtrà igitur & immeritò genuinam Eminentiſſimi Cardinalis Doctrinam in iis requiras ſcriptis, quibus omnem ipſe Fidem hâc in parte derogari voluit, utpotè, quæ nubiloſis illis temporibus profecta ſunt, quibus ſubdola Novatorum & perfida Conſilia ipſum à debitâ Sedi Apoſtolicæ obedientiâ ſubtraxerant; itaque tempora diſtinguenda ſunt, alia nempè, quibus Noallius non ita favorabiliter erga Clementinam *Unigenitus* Conſtitutionem affectus, nonnulla in gratiam appellationis ſcripta ſub nomine ſuo lucem aſpicere paſſus eſt, alia verò quibus eruditus Cardinalis communem cæterorum

Galliæ Præſulum ſemitam ingreſſus, ab Novatorum partibus deſcivit. Equidem ſi Noallii Doctrinam ex iis æſtimari volueris, quæ flantibus & impellentibus diſſidiorum turbinibus ab eo geſta ſunt, non ità Pontificiæ infallibilitati favorabilis videri poſsit; verùm quânam æquitatis lege eam viro maximo ſententiam attribueres quam ipſe deinceps ejuravit, cujus omnia fundamenta concuſsit impoſterum, cuï nullam ipſe Fidem haberi publico Mandato ſancivit. Æquiores profectò & veritatis amantiores, qui genuinam doctiſsimi Præſulis Doctrinam ex iis dimetiuntur ſcriptorum monumentis, quæ ipſe pacatis animis & communi cum Gallicanis Antiſtitibus conſenſu defendendæ Religioni conſecravit. Eam nos erga Noallium agendi rationem obſervamus. Supremam & indeficientem Apoſtolicæ Sedis Romanorumque Pontificum autoritatem non ambiguis eruditi viri teſtimoniis in noſtri paſsim operis decurſu demonſtramus, ſed iis utique, quibus Fidem ipſe maximam haberi velit.

Ex his omnibus inferre licet quàm meritò pronuntiemus Galliarum Epiſcopos inerrantiæ Pontificiæ non ſolùm non adverſari, ſed apertiſsimè etiam patrocinari; quàm verè affirmaverimus ex iis Epiſcopis plurimos Apoſtolicæ Sedi ac Romano Pontifici divinum inerrantiæ privilegium datâ operâ vindicare, illoſque Epiſcopos Romanæ infallibilitatis vindices tales eſſe, quibus nullos eruditione Illuſtriores, pietate ſpectabiliores, Fide digniores, autoritate præſtantiores Gallia percelebret; hæc utinam intellexiſſent Gentes extraneæ! nunquam apud illarum pleraſque Eccleſia Gallicana tam malè audiiſſet. Hæc utinam intelligant illi è Galliis Novatores, qui Cleri Gallicani autoritate & Doctrinâ iniquè abutuntur, ut debitam negent Apoſtolicis judiciis obedientiam.

CAPUT VIII.

Illuſtriſſimi Galliarum Antiſtites oſtendunt ſuam de supremâ, & indeficiente RR. PP. autoritate ſententiam ipſam eſſe certam, & infallibilem Eccleſiæ Catholicæ Doctrinam.

POſtquam infallibilem Summi Pontificis autoritatem quà diverſiſsimis Scripturarum Oraculis, quà firmiſsimis SS. Patrum monumentis ſtabilierunt Gallicani Antiſtites, eaque ſive Sacrorum Co-

Digitized by Google

dicum, ſive traditionis teſtimonia, quibus immota ſuperſtat Pontificia infallibilitas à contortis neotericorum interpretamentis ſtrenuè vindicarunt; reliquum erat, & videlicet exigebat tùm ipſa cauſæ ſuæ æquitas, tùm generoſus ſacratiora Sedis Apoſtolicæ jura ac privilegia defendendi zelus, ut doctiſſimi juxta ac piiſſimi Præſules genuinam hodiernæ Eccleſiæ Doctrinam circa hoc caput aperirent ac palàm omnibus facerent. Etenim haud ignorabant recentes illos Theologos quos Pontificia inerrantia adverſarios nanciſcitur, ope omni atque operâ enixos fuiſſe, ut ſpargerent in vulgus ſuam ſententiam ab omnibus ferè omnium nationum Doctoribus propugnari, in eandem deſcendere quotquot ſunt terrarum ubique pietatis ac eruditionis laude commendabiles, illam ab iis ſolum impugnari Theologis qui vèl nullius exiſtant ponderis, vèl omnibus curiæ Romanæ ſtudiis ſerviliter mancipentur (1). Noverant aliunde nihil eſſe viro Chriſtiano tutius ac ſalubrius quàm ut illi Doctrinæ tenaciter adhæreat, quæ ubique traditur, quam ipſa tenet Eccleſia, columna & firmamentum veritatis. Maximè igitur intererat, ut tùrpis illa, quam in totum orbem Catholicum jactabant novelli dogmatiſtæ, calumnia refutaretur, ſicque nemo Fidelium ignoraret ipſam Eccleſiam Pontificiæ inerrantiæ Patrocinari, eique ſeu inconcuſſæ & revelatæ veritati adhærere.

(1) *Launoius part. 4. epiſt. 6. ad Henricum Barillonium. Dupin de antiquâ Eccl. Diſcipl. diſſert. V. §. VII. Anonim. Doctor Lovanienſ. de locis Theolo. tom. 3. à pag. 219. uſque ad pag. 270.*

Tantis officii ſui partibus haud defuerunt eruditi Franciæ Præſules; & quî verò defuiſſent, quippè quibus intimè perſuaſum eſt, & apprimè notum ſuam hanc de ſupremâ & indeficienti Rom. PP. autoritate Doctrinam ipſam eſſe totius Chriſtianæ vetuſtatis ſententiam? Enim verò paſſi-nè fuiſſent hodiernæ Eccleſiæ opinionem protervè attribui non ſolùm ante-hâc ignotam, verùm etiam & majorum noſtrorum opinioni prorsùs oppoſitam? Quaſi verò Eccleſia veritatis uſque & uſque tenax de Doctrinâ verbo Dei quà Scripto, quà tradito ſtabilitâ ſententiis variare potuerit; non ità eſt certè, neque verò agnoſcunt duntaxat & teſtificantur Galliarum Epiſcopi hodiernam cum veteri Eccleſiam in aſſerendâ R. Pontificis inerrantiâ communibus votis conſentire, ſed & apertiſſimos infallibilitatis defenſores hâc etiam in parte ſuperare geſtierunt; alias alii vias ingreſſi ſunt, ut ad præſtitutam laboribus metam pervenirent. Gloriosè illi quidem, ac feliciter omninò; at neque gloriosè minùs ac proſperè ſed faciliùs & penè dixerim, perſuaſibilius opus idem profligandum agreſſi ſunt Francorum Præſules.

Nimirum oſtendere conati ſunt (& quo non proſpero ſucceſſu co-

nati ſunt) ſuam de Pontificiâ inerrantiâ ſententiam infallibili ipsâ Eccleſiæ autoritate ſic prorſus inniti, ut ab eâ recedere nequeat vir Chriſtianus, quin ipſam Eccleſiæ Doctrinam nec variationibus, nec errori obnoxiam eo ipſo deſerat; hanc autem aſſertionem, ut ſolidè confirment tria jaciunt ſententiæ ſuæ fundamenta, ex quibus ipſa ultrò ſpontéque exſurgit. Primum fundamentum eſt : *in majori Epiſcoporum Summo Pontifici adhærentium numero agnoſcendam eſſe illam quæ vulgò docens Eccleſia dicitur, ſeu corpus illud Paſtorum, cui annexæ ſunt indeficientis judicii factæ à Chriſto promiſſiones, quòdque in errorem incidere nequit.* Secundum eſt : *corpus illud Paſtorum aut majorem illam Epiſcoporum S. Pontifici conjunctorum multitudinem eſſe infallibilem non in ſuis duntaxat judiciis ac deciſionibus, ſed etiam in ſuis Documentis & Doctrinâ quomodocunque proponatur, adeò ut errorem nec publico approbare judicio, nec quomodo libet docere unquam poſſit.* Tertium denique eſt : *non ſolum majorem Epiſcoporum numerum, ſed omnes propè omnium orbis Catholici Gentium Epiſcopos unà cum Pontifice R. ſentire ac palam docere R. ipſum Pontificem eſſe infallibilem, imò & ab illis hanc Doctrinam tradi propugnarique ceu veritatem à Deo revelatam.*

Præjactis ac ſtabilitis tribus his-ce fundamentis ſpontè ſequitur ſententiam quæ S. Pontifici inerrantiæ privilegium aſſerit, ipſam eſſe illius Paſtorum corporis, illius docentis Eccleſiæ cuï factæ ſunt divinæ promiſſiones, quæque errorem circa Fidem nullum admittere poteſt. Indidem manifeſtiſſimum erit hanc de Pontificiâ infallibilitate ſententiam adeò veram eſſe, ut falſa eſſe nequeat, quandoquidem falſa eſſe nequit Doctrina illius Paſtorum corporis cuï annexæ ſunt infallibilis Doctrinæ factæ à Chriſto promiſſiones. Hanc viam quæ, ut nemo non videt, planior eſt & ad propoſitum ſcopum conducibilior, inierunt Gallicani Præſules ut probarent illam ſententiam quæ indeficientis autoritatis privilegium Rom. Pontificibus adjudicat, ipſam eſſe Eccleſiæ Doctrinam, nec errori, nec viciſſitudinibus obnoxiam. Nihil me reperiſſe apud ſtudioſiſsimos inerrantiæ Pontificiæ Patronos memini eo argumento validius ac potentius ad oſtendendam hujus Doctrinæ firmitatem. Sed unum reſtat nobis, ut tria quæ præmiſimus fundamenta, totidem ipſa eſſe Doctrinæ capita Gallicanos apud Antiſtites indubitatiſſima ac certiſsima; quod ut evincamus ſit.

§ I.

Illuſtriſſimi Gallicanæ Eccleſiæ Principes docent ac pro certo tenent majorem Epiſcoporum numerum Summo Pontifici adhærentium ipſum eſſe Paſtorum corpus, ipſamque docentem Eccleſiam, cuï promiſſa eſt infallibilitas, quæque errori ſubjacere non poteſt.

SI qui è Catholicis Romanis Pontificibus abjudicant infallibilis judicii privilegium, hoc ſaltem bonâ Fide in Papâ majoríque Epiſcoporum numero agnoſcerent, errarent equidem, at eorum error non ità foret Chriſtianorum Fidei noxius, neque tot hodiéque cerneremus Chriſtianos omni Doctrinarum vento circumlatos, definitis à Summo Pontifice dogmatibus refragantes. Docuit enim jam pridem ſeculorum omnium experientia nullum promanaſſe à Sede Apoſtolicâ ſolemne circa Fidem judicium, cuï non majoris Epiſcoporum partis conſenſus acceſſerit, neque aliter unquam, Deo providente, futurum ſperare ac certò ominari licèt: Quamobrem nullus ſupereſſet unquam denegandæ Pontificiis Conſtitutionibus obedientiæ prætextus, neque illæ exorirentur hominum rebelliones quàm pacis Eccleſiæ, tàm Reipublicæ tranquillitatis inimicæ. Verùm non illa eſt illorum Theologorum opinio. Infallibilem Eccleſiæ autoritatem admittere non videntur, niſi ut illius obtentu Pontificiis judiciis acquieſcere pro libitu, vel refragari impunè queant. Quid enim requirunt ut Dogmaticum aliquod decretum infallibili Eccleſiæ autoritate fimatum cenſeatur? Moralem Epiſcoporum unanimitatem qui Pontificio decreto ſubſcribant; at quandonam aderit moralis hæc Epiſcoporum unanimitas? Quot ex adverſâ parte ſufficient ad illam unanimitatem impediendam, abrumpendámque reluctantes Epiſcopi? Num ſufficient 10, 20. & 30. vel 50. Epiſcopi? Id illi pro libitu figunt ac derminant; uni viginti, alteri vix ſexaginta ſufficiunt; quilibet pro datâ occaſione vèl majorem refragantium, vèl minorem numerum prout nempè ſua refert, ad ſolvendam illam moralem unanimitatem aſsignat ac requirit; nil certum apud illos circa infallibilia Eccleſiæ judicia, nihil conſtans & fixum præter nudum *moralis unanimitatis* vocabulum, quod ſuo quiſque ſenſu intelligit, quodque, quàm multiplici patet intelligentiæ, tàm varias & inextricabiles diſcordias perpetuò generare natum eſt; tùm enim pendebit ex arbitrio

& nutu paucorum ex adverſo Epiſcoporum, qui vèl ſuis occupantur præjudiciis, vèl partibus favebunt, ſuo diſſenſu Sanctiſsimas ac maximè orthodoxas definitiones infringere, aut vim illarum ſaltem ſuſpendere ac coërcere. Jam autem cuinam Epiſcoporum parti Fidèles adhærebunt? An multitudini quæ juxta adverſarios errare poteſt? An paucitati, cujus utique non major quàm multitudinis autoritas? An unicuïque liberum fuerit quam voluerit ſententiam amplecti vel nullam admittere? At quanta exinde rerum Catholicarum confuſio? Quanti recti ordinis ac regiminis perturbatio? Tandem quorſum Fidelibus populis Eccleſiam admittere infallibilem, ſi neſciant quandonam & per quos ſe ſe exerat illa Eccleſiæ infallibilis autoritas? Perinde videtur inerrantiam denegare Eccleſiæ, ac illam admittere relictâ tamen unicuïque licentiâ neceſſarium Epiſcoporum numerum figendi ac determinandi. Talia de Religione déque infallibili Eccleſiæ autoritate ſyſtemata eò perpetuè tendunt, ut ſolemniores Chriſti promiſsiones effectu penitùs evacuent, ac ſolidiſsima quæque regiminis Eccleſiaſtici columina funditùs concutiant.

Religioſiores profectò & paternæ traditionis tenaciores juxta & amantiores Galliarum Epiſcopi, quàm ut arbitrariis illis heſternorum Theologorum opinationibus non ſuccenſeant; ab iis igitur Doctiſſimis Præſulibus, non à recentioribus illis Dogmatiſtis ediſcere juvat quotus requiratur Epiſcoporum Summo Pontifici adhærentium numerus, ut conſtituatur illa docens Eccleſia adversùs quam inferi non prævalebunt, formeturque corpus illud Paſtorum, quibus-cum Chriſtus ad conſummationem uſque ſæculi ſe futurum pollicitus eſt. Una porro & cor cordiſsima mens illorum atque Doctrina eſt Majorem Epiſcoporum S. Pontifici conjunctorum partem, ipſam eſſe Eccleſiam, quæ aut veritatem repellere vèl errorem admittere nequit; atque ut Illuſtriſſimi de Languet, Senonenſium Archiepiſcopi verba loquar (1): *indubitata eſt & certa veritas ab omnibus Theologis univerſim agnita, quòd virtute divinarum Chriſti promiſſionum corpus illorum qui ſunt Apoſtolorum Succeſſores in nullo caſu & in nullâ circumſtantiâ in errorem incidere poſſit; atqui judicium S. Pontificis cum majori Epiſcoporum numero eſt manifeſtè vox iſtius*

(1) *In monito 3°. ad ſua olim Diœceſ. reſr.* pag. 65. C'eſt une vérité certaine univerſellement reconnue par tous nos Théologiens, qu'en vertu des promeſſes de Jeſus-Chriſt le Corps des Succeſſeurs des Apôtres ne peut tomber dans l'erreur dans aucun cas & dans aucune circonſtance. Or le Jugement du Pape avec le plus grand nombre des Evêques eſt évidemment la voix de ce Corps, ſelon tous ces Théologiens. Donc il n'y a aucun Théologien qui n'ait ſuppoſé ou avancé que le Pape & le plus grand nombre des Evêques unis ne peuvent dans aucun cas ſuccomber à l'erreur.

Digitized by Google

corporis juxta eoſdem Theologos ; ergo ex illis nullus eſt qui non ſuppoſuerit , aut protulerit S. Pontificem & conjunctum cum illo majorem Epiſcoporum numerum non poſſe in ullo caſu errori ſuccumbere. Nihil commentariis , nihil interpretamentis opus eſt. Expreſſiſſimam habes Senonenſis Epiſcopi ſententiam, quam & omnium eſſe Theologorum affirmat , illorum videlicet quibus cordi eſt & amori ſarta tecta Eccleſiæ autoritas ; at eruditiſſimo Præſuli minimè ſatìs eſt mentem ſuam clarè & nitidè palàm aperuiſſe ; eam deinde plurimis quà Scripturarum & traditionis , quà Patrum ac polemicorum

(1) *Ibid.* pag. 66. & ſeqq. autorum teſtimoniis confirmat (1) *juxta Concilia & SS. Patres* , proſequitur Doctiſſimus Antiſtes , *abſurdum eſt & divinis legibus contrarium neglecto majori* Epiſcoporum *numero minorem audire* (2) & rursùs (3) *juxta illa , quæ expono Catholicæ Eccleſiæ Principia brevis & compendiaria haud difficulter invenitur ſemita , quæ ad veritatem ducit & ab incerto removet ; Papæ judicio major Epiſcoporum numerus obſequitur-ne ? Iſtud & facili cognoſcitur negotio nec ignorari poteſt ; jam cauſa pro viro Fideli finita eſt, fixumque eſt & immotum ejus obſequium.*

Hæc perpetua , hæc conſtans Senonenſis Archiepiſcopi Doctrina , quam & alibi multoties inculcat , ac præſertim 1°. In tertiâ ad Bononienſem Epiſcopum Epiſtolâ (4) 2°. in Epiſtolâ ad D. de la Moignon (5) , in octavo Documento Paſtorali (6) ubi datâ operâ quam plurimis SS. Patrum & Eccleſiæ Gallicanæ teſtimoniis evincit non moralem duntaxat Epiſcoporum unanimitatem , ſed majorem numerum Summo Pontifici conjunctum ſemper fuiſſe judicii *in Fidei rebus peremptorii* (7) privilegio potitum.

(4) *Num. XVII.*
(5) *Pag.* 39.
(6) *Nu. LXXIII.*
(7) *Décisif en matière de Foi.*

Illuſtriſſimo Languetio Eminentiſſimum de Tencin , par ubique Fidei defendendæ zelus , par hîc quoque Doctrina conſociat ; non alium & ipſe requirit quàm majorem Epiſcoporum numerum , ut ſolemne circa Fidem decretum infallibilis Eccleſiæ autoritatis pondus ac robur habeat ; quod quidem apud eruditiſſimum Cardinalem adeò certum eſt , ut *ſi in aliqualicunque occaſione Summus Pontifex & major cum illo Epiſcoporum numerus cuipiam quod errori faveret decreto ſubſcriberent , tùm firmiſſimæ Chriſti promiſſiones omninò deficerent* (8) idem

(2) *Ibid.* Selon les Conciles & les SS. Peres , il eſt abſurde , il eſt contre la Loi de Dieu , d'écouter le petit nombre au préjudice du plus grand.

(3) *Ibid* pag. 112. Selon les principes de l'Egliſe Catholique que j'expoſe , on trouve bientôt la voie courte & abregée qui conduit à la verité qui fait éviter l'incertitude ; le jugement du Pape eſt-il ſuivi du plus grand nombre des Evêques ? Cela eſt bientôt connu , on ne peut l'ignorer , tout eſt fini pour le fidéle & il eſt fixé dans ſa ſoumiſſion.

(8) *In Docum. Paſtor. quo variorum Epiſcopi Monſpeſſulan. Scriptorum lectio & aſſervatio prohibetur* ,

idem conceptis verbis repetit ac verſat prolixiùs in Epiſtolâ Paſtorali ad Archi-Præſbiteros ſuæ Diœceſeos datâ die 6. Novembris 1728. ubi ex veteribus Eccleſiæ Patribus, nec non & ex Boſſuetio, Nicolio, Pelliſionio probat, ***judicium pluralitatis Epiſcoporum viſibili Eccleſiæ capiti conjunctorum eſſe Fidei regulam*** (1). Nemo autem neſcit regulam Fidei infallibilem eſſe debere, tàmque erroris inimicam, quàm neceſſariò veritatis amica eſt noſtra Fides; ergo Epiſcoporum Summo Pontifici conjunctorum pluralitas, quæ certè ***Major*** eſt illorum numerus, corpus illud eſt Paſtorum, ad quos pertinet Fidem noſtram certò dirigere, & ab omni erroris fece illibatam ſervare.

Illud ipſum luculentè tradit Bajonenſis Antiſtes in Docum. Paſtor. pro acceptatione Bullæ ***Unigenitus*** (2); multíſque Conciliorum ac veterum Eccleſiæ Doctorum monumentis confirmat ***Chriſti promiſſiones, quibus infallibilis Eccleſiæ autoritas innititur directas eſſe ad numerum manifeſtè majorem capiti ſuo conjunctum. En regula***, addit Illuſtr. Præſul, ***à quâ nec latum unguem unquam diſceſſero.*** Illuſtriſſimus de Charancy Epiſcopus Monſpeſſulanus ***Eccleſiæ corpus***, inquit, ***in majori numero ſemper eſſe debet*** (3). Concinit Illuſtriſſ. Poncet Andegavenſis Præſul in ſuâ ad D. Dublineau Epiſtolâ (4) ***judicium dogmaticum***, inquit, ***ex Apoſtolicâ Sede emanatum & à majori Catholicorum Epiſcoporum numero ſeu expreſſè, ſeu tacitè acceptatum, fit judicium irreformabile;*** quod hîc Andegavenſis Antiſtes de majori Epiſcoporum numero pronuntiat adeò verùm eſt, & Gallicanos apud Epiſcopos indubitatum; ***ut ex illo majoris Epiſcoporum ſuo capiti conjunctorum multitudinis teſtimonio effloreſcat vera judicii Eccleſiæ***, ut ita dicam, ***notorietas***; verba ſunt D. de Mailly, Remenſium Archi-Præſulis in Documento Paſtorali, quo proſcribitur Libellus inſcriptus gallicè; ***le témoignage de la vérité*** (5).

Audiatur tandem eruditus Ruthenenſium Epiſcopus diſertè pronuntians in Documento ſæpiùs à nobis laudato (6) ***majorem numerum Summo Pontifici conjunctum ſemper eſſe ſequendum;*** majorem hunc

prohibetur, pag. 30. Si dans quelque cas que ce puiſſe être, il arrivoit que le Pape & le plus grand nombre des Evêques ſouſcrivíſſent à un Décret favorable à l'erreur, alors les promeſſes de Jeſus-Chriſt ſeroient anéanties.

(1) La déciſion de la pluralité des Evêques unis aux Chefs de l'Egliſe eſt une régle de Foi.

(2) *Pag.* 17. *& ſeqq.* Les promeſſes de Jeſus-Chriſt ſur leſquelles l'infaillibilité de l'Egliſe eſt fondée, ſont faites au nombre notoirement le plus grand uni au Chef; voilà la regle dont je ne m'écarterai jamais.

(3) *Lettre Paſtor. au ſujet d'un écrit repandu, &c.* 1. *Avril* 1744. pag. 68. Le Corps de l'Egliſe doit être toujours ce qui eſt le plus nombreux.

(4) *Pag.* 8. Un Jugement dogmatique émané du S. Siége, accepté formellement ou tacitement par le plus grand nombre des Evêques Catholiques, devient un jugement irreformable.

(5) *Pag.* 24. C'eſt le témoignage du plus grand nombre des Evêques unis à leur Chef qui forme la veritable notorieté d'un Jugement de l'Egliſe & qui eſt ſuperieur a tout autre.

(6) *Pag.* 397. Il faut toujours ſuivre le plus grand nombre uni au Pape.

Epiſcoporum numerum cum morali illorum unanimitate, ſeu totalitate ſæpè confert, & utrique infallibilis autoritatis prærogativam promiſcuè aſſerit ac ſolidè vindicat. Verba recitò (1) *ſi totalitas moralis, imò verò ſi major Epiſcoporum S. Pontifici conjunctorum numerus errorem nomine Eccleſiæ doceret, jam dici non poſſet ſuam ab Eccleſiâ infallibilitatem conſervari.* Jam anteà (2) dixerat Illuſtriſſ. Præſul ac ſolutis omnibus adverſariorum difficultatibus probaverat *judicium moralis Epiſcoporum totalitatis, aut etiam majoris eorum Papæ conjunctorum numeri eſſe ſemper vocem Eccleſiæ;* unde inferiùs (3) pronuntiat: *impoſſibile eſſe ut Eccleſia per majorem Epiſcoporum Summo Pontifici adhærentium numerum errorem doceat.*

Pluribus Gallicanorum Antiſtitum teſtimoniis in re cuïvis non imperito notiſsimâ deſcribendis ſuperſedemus. Qui plura voluerit, adeat Eminent. de Biſſy, Docum. Paſtor. an. 1722. pag. 136. conſulat Epiſcopum Catalaunenſem in ſecundâ Epiſtolâ ad D. de Grugé, videat & Bononienſem Epiſcopum in Docum. Paſtor. an. 1714. pro acceptatione Bullæ *Unigenitus* pag. 14. & alios ferè omnes Antiſtites, qui Gallicanam Eccleſiam doctiſsimis ſuis lucubrationibus illuſtrarunt; neſcítque nemo quanto ardore & impetu Novatores in Gallicanos Antiſtites idcircò vehementiùs invecti fuerint, quia propugnabant majorem Epiſcoporum S. Pontifici adhærentium numerum ipſam eſſe docentem Eccleſiam, illúdque Paſtorum eſſe corpus, cujus vox & Doctrina, eſt vox & Doctrina totius Eccleſiæ Catholicæ: ita protervè Gallicanis Præſulibus ac irreverenter inſultarunt Autores Libellorum qui gallicè inſcribuntur, 1°. *Remarques générales ſur les nouveaux Mandemens contre l'appel* pag. 93. 2°. *juſtification de l'appel* pag. 58. 3°. *Réponſes à Mr. de Soiſſons*, Tom. 5. &c. 6. pag. 183. & alii quàm plurimi hujus furfuris Scriptores.

Ex iis omnibus, quæ breviori calamo hactenus diſputavimus liquidò conſtat veram eſſe apud Illuſtriſsimos Gallicanæ Eccleſiæ Principes, Scripturarum teſtimoniis comprobatam, totius traditionis autoritate munitam, omnium Theologorum confeſsione certam & inconcuſſam illam ſententiam, quæ tenet non ſolùm moralem Epiſcoporum unanimitatem, ſed etiam majorem illorum Summo Pontifici adhærentium multitudinem eſſe illam Eccleſiam, quæ errori nunquam

(1) *Pag.* 428. Si la totalité morale, ou même ſi le plus grand nombre des Evêques joints au Pape au nom de l'Egliſe, venoit à enſeigner l'erreur, on ne pourroit pas dire que l'Egliſe conſerve ſon infaillibilité.

(2) *Pag.* 194. & *ſeqq.* Une déciſion de la totalité morale ou même du plus grand nombre des Evêques joints au Pape, eſt toujours la voix de l'Egliſe.

(3) *Pag.* 522. Si par impoſſible l'Egliſe venoit à enſeigner l'erreur par le plus grand nombre des Evêques unis au Pape, &c.

ſuccumbere poteſt, illúdque Paſtorum corpus, cuï factæ ſunt à Chriſto infallibilis autoritatis promiſsiones. Pergamus ultrà & non minùs perſpicuè demonſtremus illud Paſtorum corpus, quod in majori Epiſcoporum Summo Pontifici conjunctorum numero planè reſidet, errare non poſſe juxtà Gallicanos Epiſcopos non ſolùm quando ſolemne aliquod decretum emittit & approbat, ſed etiam quando Doctrinam ſuam publicè tradit & quomodo-libet profitetur; quocirca.

§. II.

Illud Paſtorum corpus, cuï annexa eſt infallibilitas errare non poteſt juxta Galliarum Antiſtites non tantùm cum aliquod dogma definit, ſed etiam quando aliquam Doctrinam publicè profitetur ac modo quocunque approbat.

UNum aliquem inter adverſarios noſtros præfervidum inclamantem audire mihi videor: Næ tu, quid aſſeris? Eam eſſe contendis Gallicanorum Epiſcoporum ſententiam, ut corpus Paſtorum, ſeu juxta illos major Epiſcoporum R. Pontifici conjunctorum numerus non tantùm in ſuis deciſionibus, publiciſque judiciis, verùm etiam & in ſuâ Doctrinâ quomodocunque propoſitâ vi divinarum Chriſti promiſſionum errare omninò nequeat? Eſto certè, corpori Paſtorum de Fide ſolemniter judicanti ac judicium ſuum Fidelibus populis ut certam Fidei regulam ſub anathemate proponenti competat promiſſa à Chriſto & conceſſa Eccleſiæ infallibilitas; at neque id tibi ſatis eſt, ultra progrederis, atque ex communi Gallicanorum Antiſtitum Doctrinâ demonſtrandum ſuſcipis eam eſſe corporis illius ſeu majoris Epiſcoporum numeri autoritatem, ut ne tùm quidem errare poſsit, cùm aliquam circa Religionem ſententiam publicè tuetur & quomodolibet profitetur; ſanè luculentiſsima ſint oportet hujus tuæ aſſertionis momenta, quæ quidem, *niſi videro, non credam.*

Tranquillo ſis animo erudite quiſquis es; de hoc faciam ut quietus exiſtas; *noli igitur eſſe incredulus, ſed fidelis.* Exhibebimus tibi Gallicanorum Præſulum teſtimonia hanc in rem, quæ & omni exceptione majora ſint, & Fidem nobis facillimè præſtruant; atque ut ab exſcribendis Illuſtriſsimi Senonenſium Archiepiſcopi verbis exordiamur, *certâ veritate conſtat*, inquit D. de Languet (1), *Apoſtolo-*

(1) *Monito* 3°. par. 20. C'eſt une vérité conſtante que les Succeſſeurs des Apôtres annonceront toujours infailliblement la vérité de quelque manière qu'ils l'annoncent, ſoit en écrivant, ſoit en prêchant, Ordonnances, Conciles, Lettres, Jugemens, Déciſions, Prédi-

Digitized by Google

rum Succeſſores veritatem ſemper & infallibiliter annuntiaturos quovis illam modo annuntient ; Mandata, Concilia, Epiſtolæ, Judicia, Deciſiones, Conciones, Opera polemica, Colloquia, omnia ad Miniſterium, quia omnia ad docendum inſervient ; totum ſitum eſt in eorum conſenſu, ſeu ut ait Boſſuetius, in communi illorum prædicatione. . . . . *ſeu eloquenter ſeu inconditè verba ſacra faciant, opera elucubrentur orationis majeſtate potentia, vel ſtili ſimplicitate minùs ſpectabilia ; dent conſilia vel decreta emittant ; quidquid publicum exiſtit ipſum eſt illorum conſenſûs argumentum, & communis ille conſenſus eſt certa veritatis regula, quia illis adeſt Chriſtus ipſa veritas. S. Auguſtinus*, ait Boſſuetius Meldenſis Antiſtes (1) *ipſam Eccleſiæ ſententiam ſemper allegat ut omnimodam veritatis probationem.*

(1) *Inſt. Paſt. ſur l'Egliſe, num.* XXI. pag. 57.

Luculentiſsimis hiſce verbis nîl efficacius, potentius nihil ad Probandam Corporis Paſtorum inerrantiam ſive ſolemni judicio circa Religionem illud pronunciet, ſeu aliquid quoviſmodo publicè doceat; decreta Paſtores condant publica, vel ſacras conciones ad populum habeant, componant opera polemica, vel miſsivas Epiſtolas ſcribant ; emittant deciſiones vel colloquia miſceant ; reſpondeant conſulti vel inconſulti & pro ſuâ autoritate Fidem jubeant, perinde eſt ad Doctrinæ veritatem, ad veritatis certitudinem, dum modò circa aliquod Doctrinæ caput (in iis nempè quæ ad divinam revelationem pertinent) inter ſe conſentiant ; hic ipſe illorum conſenſus publicus quolibet modo expreſſus certiſsima eſt regula veritatis ; ſentiant aliquid eſſe verum, hæc illorum ſententia eſt infallibiliter vera & *omnimoda veritatis probatio.* Ita Illuſtriſsimi Senonenſium & Meldenſium Antiſtites Languetius & Boſſuetius ; quin imò, ait Senonenſis ArchiPræſul (2) *non ſolum aſſeruerunt* Boſſuetius & Nicolius *veritatem in Eccleſiâ ſemper eſſe docendam, ſed etiam à Paſtorum Corpore & Societate cuï præeſſet Rom. Pontifex ſemper docendam eſſe. . . . . nec ſolùm ita futurum eſſe crediderunt, quando Apoſtolorum Succeſſores deciſiones ac judicia pronunciabunt, ſed & cum docebunt, adeóque eorum conſen-*

cations, Ouvrages polemiques, Converſations, tout ſervira au Miniſtère, parce que tout ſervira à enſeigner. Tout conſiſte dans leur *conſentement*, ou comme dit M. Boſſuet, *dans leur commune Prédication*. . . . qu'ils prêchent avec éloquence ou avec groſſiereté, qu'ils compoſent avec force ou avec ſimplicité, qu'ils répondent à des Conſultations, ou qu'ils rendent des Ordonnances, tout ce qui eſt public eſt la preuve de leur *Conſentement*, & leur commun *Conſentement* eſt une regle ſûre parce que Jeſus-Chriſt eſt avec eux. *S. Auguſtin*, dit M. Boſſuet, *donne toujours le ſentiment de l'Egliſe pour une entière conviction de la vérité.*

(2) *In 1â. Epiſt. ad Epiſcop. Bonon.* pag. 15. Non ſeulement ils ont dit (*MM. Boſſuet & Nicole*) que la vérité ſeroit toujours enſeignée dans l'Egliſe, mais qu'elle ſeroit toujours enſeignée par le Corps & la Société ayant le Pape à la tête. . . . Non ſeulement ils ont dit que cela ſeroit ainſi quand les ſucceſſeurs des Apôtres décideroient & prononceroient des Jugemens, mais même lorſqu'ils enſeigneroient & que leur *Conſentement* ou leur commune Prédication ſuffiroit pour manifeſter la vérité.

ſum ſeu communem illorum prædicationem manifeſtandæ veritati ſatìs eſſe futuram. Iterùm tradit Illuſtriſſ. Antiſtes veritatem ſemper à Paſtorum corpore retinendam, non ſolùm in publicis judiciis ac deciſionibus, ſed etiam in communi Doctrinâ, quæ quocunque modo proponatur manifeſtandæ veritati nunquam non ſatìs futura eſt; quale autem illud ſit Paſtorum corpus, in quorum communi conſenſu errori ſemper veritas prævalebit, alibi explicat doctiſſimus Præſul (1) *in omnibus occaſionibus & circumſtantiis*, inquit Senonenſis, *in eorum corpore, qui Apoſtolorum Succeſſores exiſtunt ſana Doctrina prævalebit. Iſtud porrò corpus ibi ſemper futurum eſt, ubì erit caput & major numerus. Parvus numerus capite deſtitutus nullo in caſu corpus illud eſſe poteſt. In eorum Paſtorum corpore, communíque eorum prædicatione prævalebit veritas, ídque vi divinarum Chriſti promiſſionum: hæc ipſa eſt Boſſuetii Doctrina* omnium imò Catholicorum, ita ut qui ſecùs ſentiat ipſam Hæreticorum ſententiam ſequi ex D. Languetio convincatur. Hinc objicentibus ſibi *fore quidem ſemper in Eccleſiâ Paſtores qui veritatem doceant, at illos non fore ſemper aliis numero Superiores*, reſpondet eruditus Antiſtes, *hoc ipſum eſſe ſyſtema* (2) *quod propugnabat Claudius pſeudo-Miniſter, quodque Boſſuetius tantâ virtute impugnabat;* atque hinc eſt quod Illuſtr. Epiſcopus aſſerat ac firmiſsimè probet in tertiâ ad Bononienſem Epiſtolâ divinis promiſſionibus contrarium eſſe quòd R. Pontifex & major cum illo Epiſcoporum numerus formulam Hæreticam, erroneam, aut captioſam non publicâ ſolùm definitione, ſed publico quovis monumento adoptent; adeò verum eſt & Gallicanos apud Epiſcopos certiſſimum, quod jam affirmavit, & alibi rursùs multoties affirmat Senonenſis Præſul: *Chriſtum*, nempe, *Dei filium promiſiſſe ſe primorum Paſtorum corpori* (3) *affuturum, non tantùm quando decìderent ut judices, ſed etiam cùm ut Patres edocerent populos, qui ipſis in filios & diſcipulos dati ſunt.*

Perſpicuis his omnibus Doctiſſimi Archi-Præſulis teſtimoniis, quæ omnes cavillationes prorsùs excludunt, novum addet pondus perce-

(1) *In Monito* 3°. pag. 68. Dans tous les cas & dans toutes les circonſtances la Doctrine ſaine prévaudra dans le corps des Succeſſeurs des Apôtres. Or ce Corps ſera toujours où eſt le Chef & le plus grand nombre, un petit nombre ſans Chef ne peut être le Corps en aucun cas. La vérité prévaudra dans ce corps de Paſteurs par leur *commune Prédication*, & cela en vertu des promeſſes. Voilà la Doctrine de M. Boſſuet.

(2) *In* 8. *Docum. Paſt.* pag. 119. Il y aura toujours dans l'Egliſe des Paſteurs qui enſeigneront la vérité, mais ce ne ſera pas toujours le plus grand nombre (*voilà l'objection & voici la réponſe*) N'eſt-ce pas là en propres termes le même ſiſtème que ſoutenoit le Miniſtre Claude & que M. Boſſuet réfutoit avec tant de force.

(3) *Ibid.* pag. 68. Le Fils de Dieu a promis d'aſſiſter le corps des premiers Paſteurs, non ſeulement quand ils décideroient en Juges, mais même lorſqu'ils ne feroient qu'enſeigner en Peres les Nations qui leur ſont données pour Enfans & pour Diſciples.

lebre aliud ejuſdem Antiſtitis teſtimonium quod hîc (1) coronidis ad inſtar exſcribimus : *ſemper diximus*, ait Doctiſſimus Archi-Præſul, *divino hoc-ce oraculo infallibilitatem aſſeri corporis Epiſcoporum documento, & , ut loquebatur Boſſuetius, communi illorum prædicationi & conſequenter eorum judiciis ac deciſionibus. . . . . concluſimus iſtud Epiſcoporum corpus, cui ſemper aſſiſtit Chriſtus nullo tempore & occaſione nullâ, poſſe errorem docere, & conſequenter ſubſcribere decreto, quo error firmaretur.* Epiſcoporum Doctrinam ab illorum judicio, communem eorum prædicationem ab eorumdem deciſionibus hîc & ubique diſtinguit eruditiſsimus Eccleſiæ princeps & utriſque tamen infallibilitatem perinde aſſerit ex divinis Chriſti promiſsionibus & oraculis. Liquet igitur Paſtorum corpus viſibili Eccleſiæ capiti conjunctum, ſeu majorem Epiſcoporum Romano Pontifici adhærentium multitudinem quocunque modo ſuam ſententiam in rebus à Deo revelatis exprimat ſive judiciis ac deciſionibus pro ſuâ autoritate, ſive Documentis, Epiſtolis, concionibus, colloquiis pro ſuâ prudentiâ Doctrinam de Religione aliquam propugnet ac publicè tueatur, eſſe ſemper infallibilis judicii ac Doctrinæ privilegio potituram. Patet communem Epiſcoporum conſenſionem quolibet expreſſam modo & publicam, nunquam non fore *certiſſimam veritatis regulam.* Perſpicuum eſt *communem illorum prædicationem* uſque & uſque futuram eſſe veram doctrinam viciſsitudinibus, aut errori minimè obnoxiam ; atque hæc totidem ſunt placita Senonenſem apud Antiſtitem inconcuſſa, immotis Chriſti promiſsionibus innixa, ab antiquis Patribus & potiſsimum ab Auguſtino admiſſa, ab omnibus Theologis & ſpeciatim à Boſſuetio & Nicolio adversùs hodiernos novatores propugnata, ab omnibus denique Galliarum Epiſcopis comprobata ac multoties tradita. Neque enim ſuſpicari fas eſt Præſules Gallicanos ab eâ recedere ſententiâ, eíque doctrinæ non adhærere quam ut certam & inconcuſſam propugnavit Archi-Præſul inter Illuſtriſsimos Gallicanæ Eccleſiæ Proceres Nobiliſsimus. Præterea verò quoties pro datâ occaſione idem verſant argumentum, toties mentem ſuam eo aperiunt modo, qui aſſertionis noſtræ veritatem ac ſummam illarum in eâ comprobandâ cum erudito Senonenſium Archiepiſcopo conſenſionem diſertiſsimè exprimat. Ita certè, inquit, Emin.

(1) *Ibid.* pag. 28. Nous avons toujours dit que cette parole divine aſſuroit l'infaillibilité a l'enſeignement du corps des Evêques, & comme le diſoit M. Boſſuet *à leur commune Predication*, & par conſéquent a leur Jugement & à leur Déciſion . . . . Nous avons conclu que ce corps des Evêques toujours aſſiſté ne pouvoit en aucun tems ni en aucun cas enſeigner l'erreur, ni par conſéquent ſouſcrire à un Decret qui l'autoriſeroit.

Cardin. de Biſſy (1) *credendum eſt Spiritum Sanctum ſemper ore Epiſcoporum loqui, quando cum ſuo capite decidunt, vel deciſionem ab eo latam amplectuntur, vel etiam cùm invicem conſentiunt in iis, quæ populos ſuos edocent ac prædicant.*

Brevis quidem hæc Meldenſis Epiſcopi ſententia, ſed quâ in aſſertionis noſtræ confirmationem diſertius nihil atque efficacius deſiderari poſſit; tria nempe hîc ſecernit eruditiſſimus Cardinalis, 1°. Deciſionem ab Epiſcopis cum ſuo capite latam. 2°. Romanam deciſionem ab illis acceptatam. 3°. Concordem Epiſcoporum doctrinam ac prædicationem, tùm aſſerit ac *credendum* pronuntiat Epiſcoporum ore loqui Spiritum Sanctum, ideóque illos errare non poſſe, non ſolùm quando ſuo cum capite aliquid definiunt ac decidunt, aut Pontificiam definitionem amplexantur, verùm etiam cùm in doctrinâ & prædicatione invicem conſentiunt; quid pro re noſtrâ vel efficacius, vel expreſſius, luculentiuſve deſideraveris?

Meldenſi Epiſcopo adſtipulatur Ruthenenſis Antiſtes, quem multoties paſſim laudavimus, quem pro merito ſatis nunquam laudabimus. Mentem ſuam & noſtram aſſertionem diſertè exponit in appellato ſæpius Documento, ubì nervosè probat corpus Paſtorum Romano Pontifici conjunctum *eſſe infallibile tùm in ſuis definitionibus tùm etiam in ſuâ Doctrinâ, proindéque non poſſe errorem docere, quemadmodum erroneam Fidelibus definitionem proponere nequit*: ipſiſſima ſunt eruditi Præſulis verba (2) ex quibus infert (3) *fieri non poſſe ut Eccleſia per majorem Epiſcoporum S. Pontifici conjunctorum numerum errorem* non ſolùm definiat, ſed etiam *doceat*. Clariùs non potuiſſet Doctiſſimus Præſul propoſitionem noſtram exprimere; nullæ hîc ambages, obſcuritas nulla. Sicut major Epiſcoporum numerus R. Pontifici conjunctus errorem definiendo, ita & docendo admittere & approbare non poteſt. Congerendis ejuſmodi Gallicanorum Epiſcoporum teſtimoniis diutiùs non immorabimur. Innumera quæ hîc omittimus iis omnibus obvia ſunt & notiſſima, quibus doctiſſima Præſulum illorum mandata, vel Documenta Paſtoralia perlegere datum eſt; ab iis tamen prolixiùs recenſendis itâ ſuperſedebimus, ut nec omittamus mo-

(1) *In Docum. Paſt. an.* 1722. pag. 36. On doit croire que quand les Evêques décident avec leur Chef, ou qu'ils embraſſent une déciſion qu'il a porté, ou qu'ils s'accordent dans ce qu'ils enſeignent & prêchent à leurs Peuples, le S. Eſprit parle toujours par leur bouche.

(2) *Pag.* 404. Eſt infaillible & dans ſes Déciſions & dans l'Enſeignement, & ainſi Elle ne peut pas enſeigner l'erreur de même qu'Elle ne peut pas propoſer aux Fidelles une Déciſion erronée.

(3) *Pag.* 522. Si par impoſſible l'Egliſe venoit à enſeigner l'erreur par le plus grand nombre de ſes Evêques unis au Pape, Elle &c.

Digitized by Google

menta, quibus ſententiam ſuam adſtruunt Illuſtriſsimi Antiſtites & quæ ejus ſunt ponderis, ut nullam prorsùs exceptionem patiantur.

Enim verò certum eſt & omnes apud Catholicos indubitatum revelatas veritates tàm verbo traditas, quàm literis exaratas perpetuò & nuſquam interrupto traditionis filo illibatas in Eccleſiâ hactenus perſeveraſſe, & ad mundi finem uſque permanſuras. Non minus manifeſtum eſt & indubitabile perpetuam illam Eccleſiæ traditionem nunquam non ſore certiſsimam veritatis regulam. Porrò illa principia quàm vera ſunt & inconcuſſa, tàm labilia evadunt & falſa ſi corpus Paſtorum Summo Pontifici adhærentium erroneam Doctrinam in iis quæ Religionem ſpectant quolibet modo admittere ac publicè profiteri queat, ut enim optimè paſsim demonſtrat Eminent. Cardidinalis de Tencin in quartâ ad Sanitienſem Epiſcopum epiſtolâ (1) non aliundè cognoſcitur Eccleſiæ traditio, quàm ex Doctrinâ, quam profitetur; nec dicas aliquoties accidiſſe, ut ea Doctrina quæ à majori Theologorum numero mox propugnabatur, ab iiſdem poſteà reprobaretur, ac deſereretur; ut enim appoſitè reſpondet eruditus Cardinalis: ***Doctrina Theologorum non eſt traditio Eccleſiæ, niſi quatenus ea ab Epiſcopis adoptatur*** (2) non Theologorum Collegio, ſed Epiſcoporum corpori commiſſum eſt Fidei depoſitum; non Theologis, ſed Petro, ejúſque Succeſſoribus dictum eſt, ***ego rogavi pro te, ut non deficiat Fides tua, &c.*** non Theologis, ſed Apoſtolis ejúſque Succeſſoribus promiſit Chriſtus ſe cum iis futurum uſque ad conſummationem ſæculi; eam igitur Doctrinam profiteri cenſenda eſt Eccleſia, non quam profitetur Theologorum Schola, ſed quam publicè docet Epiſcoporum Summo Pontifici conjunctorum numerus divinarum Chriſti promiſsionum hæres & Fidei Catholicæ cuſtos ac depoſitarius. Porrò ſi Summus Pontifex & major cum illo Paſtorum numerus falſam aliquam de Religione Doctrinam etiam propugnando admittere ac publicè profiteri poſſit; quæſo! quò abibit ſacrum iſtud Fidei depoſitum? Ubi perpetuus ille ac nunquam interruptus divinæ traditionis filus, quem locum habituræ ſunt juges illæ ac toties iteratæ à Chriſto promiſſiones? Quinam præter illos erunt Fidei veritatis Catholicæ nec non & traditionis cuſtodes? Quâ viâ Hæreſis detegi ac reprobari, Fides affirmari ac defendi in Eccleſiâ poterunt? hinc pridem obſervaverunt Gallicani Præſules nunquam contigiſſe, ut major Epiſcoporum

(1) *Quatrième Lettre à M. l'Evêque de Senez, communiquée aux Eccleſiaſtiques de ſon Diocèſe, datée du premier Juillet 1729.*

(2) *Ibid.* pag. 23. La Doctrine des Théologiens ne fait pas la tradition de l'Egliſe qu'autant qu'elle eſt adoptée par les Evêques.

Epiſcoporum numerus eam Doctrinam deſeruerit, quam antea profeſſus fuerat ac quolibet modo docuerat.

Et verò ſi major ille Epiſcoporum Summo Pontifici adhærentium numerus in ſuâ Doctrinâ quovis modo propoſitâ & publicè profeſſâ perinde ac in ſolemnibus ſuis de Fide judiciis non ſit infallibilis; cùm Eccleſia veritates tùm definitas, tùm nondum definitas perpetuâ traditione nunquam non conſervatura ſit, aſſignent adverſarii, apud quos infallibiliter illæ conſervarentur, eâ in hypotheſi in quâ à veritate receſſiſſet S. Pontifex & cum illo ſimul numeroſior Epiſcoporum multitudo. An apud Epiſcopos numero pauciores? At iſtud veritati non minùs quàm unanimi Gallicanorum Antiſtitum ſententiæ prorſus repugnat; quippe ibì conſervantur & illibatæ traduntur divinæ veritates ubì eſt Eccleſia cuï commiſſum eſt Sacrum Fidei depoſitum; at ubique docent Galliarum Epiſcopi ibì eſſe Eccleſiam Fidei cuſtodem ubì reperitur major numerus Epiſcoporum Romano Pontifici conjunctus (1); ergo alterutrum neceſſariò confitendum eſt, aut veritates Catholicas tàm non definitas quàm definitas à majori Epiſcoporum R. Pontifici adhærentium numero illibatas ſemper & integras conſervari, quod ex Gallicanorum Epiſcoporum ſententiâ contendimus, aut nec illas quidem omnes ab ipsâ Eccleſiâ abſque ullo erroris contagio puras & ſinceras cuſtodiri, quod ex omnium Catholicorum mente falſum eſt & impium.

(1) *Vide ſuprà.*

Certum igitur ac demonſtratum maneat Corpus Paſtorum ſuo capiti conjunctorum ſeu majorem illorum Summo Pontifici adhærentium multitudinem non poſſe juxta Gallicanos Antiſtites nec errorem definire, nec falſam de Religione Doctrinam quolibet modo tradere ac publicè profiteri, adeò ut ubì compertum fuerit aliquam Doctrinam ab illo Paſtorum corpore, majori-ve Epiſcoporum numero teneri ac propugnari, certum ſtatim futurum ſit & indubium eam Doctrinam veram eſſe & nullis viciſſitudinum circulis obnoxiam, quam proinde ſequi debeat quiſquis à vero deviare noluerit; ergo ſtatim atque compertum fuerit & ex luculentiſſimis Gallicanorum Epiſcoporum teſtimoniis comprobatum majorem Epiſcoporum multitudinem unà cum R. Pontifice docere palàm, & apertè propugnare ſupremam & infallibilem R. ipſius Pontificis autoritatem ceu veritatem à Deo revelatam, eo ipſo demonſtratum manebit hanc illorum Doctrinam certam eſſe ipſius Eccleſiæ Doctrinam, à quâ ſalvo veritatis jure diſcedere nemo valeat. Pars iſta eſt hujus noſtri laboris ultima, quam ut impleamus, ſit

§. III.

Non major duntaxat Epiſcoporum S. Pontifici adhærentium numerus ſed cmnes propemodum orbis Catholici Præſules & Catholicæ Academiæ Pontificiam infallibilitatem tanquam veritatem à Deo revelatam publicè docent juxta Gallicanos Antiſtites & apertiſſimè profitentur.

NOn hìc ab univerſis ipſis orbìs Catholici Epiſcopis inquirimus quænam ſit etiamnum circa ſupremam R. Pontificis autoritatem publica illorum ſententia doctrinaque unanimis. Nulli dubium eſſe poteſt quin interrogantibus eſſent communi voce cum Illuſtriſſimo Granatenſium Archiepiſcopo (1) reſponſuri *infallibilitatem Vicarii Jeſu Chriſti Domini noſtri aſſerendam & defendendam eſſe etiam proprio ſanguine à cordatis & verè ſentientibus Catholicis;* verùm omiſsis illis omnibus ceterarum omnium Gentium teſtimoniis, quæ non ità pridem in unum volumen congeſta ſunt; ab ipſiſsimis Galliarum Præſulibus impræſentiarum addiſcere juvat, non quæ ſit ipſorum circa Pontificiam inerrantiam Doctrina; hanc enim non uno vel altero capite, non uno vel altero Documento firmatam eſſe volumus, ſed innumeris quæ toto hoc in opere ſuppeditabimus ipſorum teſtimoniis ac perſpicuis monumentis notam omnibus ac exploratiſsimam facere contendimus; ſed dicant nobis Illuſtriſsimi Galliarum Antiſtites quid Romana & Italica, quid Hiſpanienſis & Luſitana, quid Germana & Belgica, quid Polonica & Hungarica, quid reliquæ demum orbìs Catholici Eccleſiæ de Pontificiâ autoritate palàm ſentiant ac ex profeſſo atteſtentur? *omnes*, Reſpondet Emin. Card. de Biſſy Meldenſis Epiſcopus, *omnes extraneæ nationes Pontificiam infallibilitatem conſtantiſſimè agnoſcunt* (2) & rurſus: *in aliis omnibus regnis ſicut & in Hiſpaniâ Summi Pontificis infallibilitas ex profeſſo creditur* (3) & iterum: *Catholici Epiſcopi in aliis regnis S. Pontificem in rebus Fidei infallibilem eſſe credunt* (4) denuò: *nudo oculorum conjectu opus eſt ut in impreſſis exterorum Epiſcoporum Epiſtolis deprehendatur ipſis eſſe perſuaſum Pontificias deciſiones omnibus Fidelibus miſſas ad dirigen-*

(1) Témoignage *de l'Egliſe univerſelle*. pag. 222.

(2) *Docum. Paſt. an.* 1722. pag. 140. Comment peut-on après cela conteſter que la Bu'le *Unigenitus* ne ſoit pas adoptée dans tous les Etats étrangers où l'infaillibilité du Pape eſt conſtamment reconnue.

(3) *Ibid.* pag. 117. Les Evêques de tous les autres Etats où l'on fait profeſſion de croire comme en Eſpagne l'infaillibilité du Souverain Pontife.

(4) *Ibid.* pag. 115. Les Evêques Catholiques dans les autres Etats (*hors de la France*) croyent le S. Pere infaillible dans les matières de la Foi.

Digitized by Google

dam ipſorum Fidem eſſe per ſe ipſas & independenter ab Epiſcoporum tùm examine, tùm acceptatione infallibiles (1); tandem ut plurima ejus generis miſſa faciamus, affirmat Emin. Card. *ex luculentiſſimis & certis exterorum Epiſcoporum teſtimoniis evidens eſſe Romanum Pontificem ab illis infallibilem exiſtimari* (2).

(2) *Gallica verba refero. pag.* 154.

Num propoſitæ jam quæſtioni plenè ſatisfecerit Meldenſis Epiſcopus, ipſe judex eſto. Quærebamus utrùm major Epiſcoporum numerus ſupremam & infallibilem R. Pontificis in rebus Fidei componendis autoritatem palàm admittat ac publicè profiteatur; reſpondet purpuratus Eccleſiæ Princeps: infallibilitatem R. Pontificis certiſsimam eſſe & vulgatiſsimam ſententiam non Epiſcoporum duntaxat exterorum, ſed & omnium extra Galliam regionum. Factum iſtud nec obſcurè, nec ſemel, ſed ſæpiſsimè, ſed diſertiſsimè teſtatur ampliſsimus Cardinalis; nec dubium iſtud eſſe concedit aut ambiguum, ſed certiſsimum eſſe contendit & notiſsimum; & undenam porrò? Ex luculentiſsimis, apertiſsimíſque omnium undique Epiſcoporum, Academiarum literis ac monumentis quæ in unum collecta leges in libro cuï gallicè titulus eſt: *Témoignage de l'Egliſe univerſelle*: quem librum ad marginem indicat D. de Biſſy, in locis mox recenſitis. Ex hoc porrò vel ſolius Emin. Præſulis teſtimonio meritò concluderes aliam non eſſe ceterorum Galliæ Antiſtitum ſententiam.

Quod enim hîc aſſeverat eruditus Meldenſium Antiſtes, iſtud non clanculùm ſed apertè; non dubitanter ſed intrepidè; non in furtivis quibuſdam & obſcurioribus chartis, ſed in publico & ſolemni monumento ſæpius teſtatur & toti Galliæ declarat. Quid plura? Rem tanti momenti ac Religioni, ſi falſa eſſet, tam periculoſam teſtanti Epiſcoporum nullus obaudit, nullus obloquitur; quod hîc recitat Meldenſis, in eâ percelebri elucubratione pronuntiat quam Gallia tota tanti fecit ut illam iteratis paucos intra annos editionibus illuſtratam deſideraverit ac confecerit, in eo Documento Paſtorali pronuntiat quod Gallicani paſſim Epiſcopi tot laudibus, tot encomiis cumularunt ac celebrare non deſinunt, quódque Rex ipſe Chriſtianiſſimus ſuo calculo munitum ſolemni edicto voluit.

Et verò dum aſſerit Emin. Cardinalis èxteras omnes regiones pro ſupremâ & infaillibili R. Pontificis autoritate militare, non

(1) *Ibid.* Il n'y à qu'à jetter les yeux ſur les Lettres imprimées des Evêques des Pays étrangers pour voir qu'ils ſont perſuadés que les déciſions des Souverains Pontifes adreſſées à tous les Fidéles pour regler leur croyance, ſont infaillibles par elles-mêmes, & indépendemment non ſeulement de l examen, mais de l'acceptation des Evêques.

ſuis ipſe verbis ſed apertiſſimis regionum illarum teſtimoniis in libro mox laudato collectis Fidem adhibere poſtulat, imò & affirmare non veretur ex autenticis illis teſtimoniis perſpicuum eſſe Pontificiam infallibilitatem illic ubique unde profecta ſunt, defendi ac publicè propugnari, quod quidem adeò clarum eſt & obvium inquit D. de Biſſy, ***ut vèl levi oculorum conjectu iſtud deprehendi poſſit.*** Quid ergo, ſi hæc teſtimonia Gallicanis omnibus Epiſcopis apprime nota ſint ac exploratiſſima, imò ſæpiſſime lecta, accuratè perpenſa, necnon paſſim laudata ac exſcripta in ſuis elucubrationibus ab ipſis fuerint? Eóſne putabimus adeò obtuſos qui illud non viderint quod in legentium oculos inſiliat, quod eò uſque ſit clarum ut lumine ipſo evidentius appareat; Conſtabit igitur apud ceteros Galliarum Antiſtites ſicut apud Emin. de Biſſy, ſicut apud oculatos omnes, regiones extra Galliam univerſas Pontificiæ infallibilitati conſtantiſſimè ſuffragari. Porrò nemo neſcit ea omnia Epiſcoporum & Academiarum teſtimonia in laudato libro cumulata non aliorum quàm Gallorum ipſorum Antiſtitum petitionibus fuiſſe conceſſa, Gallorum Antiſtitum operâ ſtudióque publicæ luci dedita ac Gallis omnibus vulgata, ab Emin. de Noailles (1), ab Illuſtr. de Languet (2), ab Illuſtr. de S. Albin (3), aliiſque paſſim Gallicanis Epiſcopis laudata exſcripta ac relata fuiſſe; nullum igitur eſt dubium Gallicanis Epiſcopis perſpectum iſtud eſſe ac exploratiſſimum quod nemine contradicente plaudentibus omnibus evidens eſſe teſtatur Emin. de Biſſy, Epiſcopos nimirum & Catholicos omnes extrà Galliam degentes ſupremam & infallibilem in Fidei cauſis definiendis R. Pontificis autoritatem conſtanter credere ac publicè profiteri.

(1) *In Docum Paſtor. an. 1719.*
(2) *Monito 2°. & alibi paſſim.*
(3) *Ad calcem Docum. Paſtor. contra Conſultat. Advocatorum Pariſ. &c.*

Cùm hæc ità ſint, facilè perſpicitur vèl hoc unum tanti Præſulis à nobis laudatum hâc in re teſtimonium ad exhibendam ceterorum Galliæ Antiſtitum ſententiam ſufficere, nè minori tamen quàm par erat teſtimoniorum numero firmata cuïquam videatur aſſertio noſtra. Emin. de Biſſy Meldenſi Epiſcopo, alios adhuc adjungere placet: ***in ceteris extra Galliam regionibus***, inquit Epiſcopus Ruthenenſis, ***propugnatur Rom. Pontificem concilio œcumenico Superiorem eſſe*** (4) & rurſus: ***Major Epiſcoporum numerus R. Pontifici junctus ſententiam infallibilitatis R. Pontificis ſpectat ut veritatem revelatam*** (5), &

(4) *In Docum. Paſtor. Toties laudato*, pag. 317. Dans les autres Pays [*hors de la France*] on ſoutient que le Pape eſt ſupérieur au Concile œcumenique.

(5) *Ibid.* pag. 412. Le plus grand nombre des Evêques joints au Pape, regarde le ſentiment de l'infaillibilité du Pape comme une vérité revélée.

iterum : *major Epiſcoporum numerus ſimul cum R. Pontifice tenet Rom. Pontificem concilio generali Superiorem eſſe* (1).

Illuſtriſsimus Petrus de Marca nominatus Archiepiſcopus Pariſienſis in ſuis obſervationibus ſuper Theſes Claromontanas (quas ultimum ejus opus fuiſſe Baluſius teſtatur) Num. 31. ità ſcribit : *hæc opinio* (quæ videlicet infallibilitatem Pontifici Romano aſſerit) *eſt illa quam unicè Hiſpania , Italia , aliæque omnes Chriſtianitatis Provinciæ docent , ità ut illa quam ſententiam Pariſienſium Doctorum vocant ad claſſem earum opinionum revocanda ſit quæ ſolùm tolerantur ..... autoritas infallibilem ſententiam in cauſis Fidei pronuntiandi eſt Romanis Pontificibus omnium univerſitatum conſenſu acquiſita* (2).

Illuſtr. le Norman Epiſcopus Lixiovenſis affirmat *Epiſcopos extra Galliam conſtitutos ſuam de infallibilitate R. Pontificis ſententiam nec in Concilio generali mutaturos eſſe* (3), *pro infallibilitate R. Pontificis militare Epiſcopos Italos , Germanos , Hiſpanos , Luſitanos , Hungaros , Polonos , Dalmaticos ,* teſtantur Emin. de Noailles in Doc. Paſtor. ann. 1719. pag. 169. & Illuſtr. de S. Albin Camerac. Archi-Præſul in Docum. Paſtor. contra Conſultat. Advocat. pag. 34. idem pariter de Florentiſsimis ſtudiorum univerſitatibus *Hiſpanis , Luſitanis , Belgicis , Germanis* teſtatum ac probatum fecit Emin. de Noailles in Docum. Laudato à pag. 161. uſque ad 168. ſex alii Galliarum Epiſcopi tradunt (4) & luculentis exterorum Antiſtitum teſtimoniis evincunt eos omnes *Polonos* videlicet, *Illiricos , Hungaros , Germanos , Belgicos , Helveticos , Italos , Hiſpanos , & Luſitanos* pro infallibilitate Pontificiâ pugnare.

(4) Réponſe à l'Instruction Paſtorale de M. le Cardinal de Biſſy du mois de Février an. 1722. à pag. 45. uſque ad pag. 56.

Tandem nonne Queſneliani ipſi , ut acceptationem Clementinæ Conſtitutionis ab Eccleſiâ univerſali factam infirmarent , oſtendebant exteros omnes Epiſcopos Pontificiæ infallibilitatis Patronos eſſe , proindéque illorum ſuffragium pro nihilo habendum eſſe ; quid autem reſpondent Gallicani undique Epiſcopi ? Hanc Doctrinam illis exteris Epiſcopis affingi ? Nequaquam; facilis tamen hæc fuiſſet ac peremptoria reſponſio ; verùm agnita veritas obſtabat : reſpondent igitur ceteros Epiſcopos ex ſolo Pontificiæ inerrantiæ motivo permotos non fuiſſe ad acceptandam Clementinam Conſtitutionem , ſed

(1) *Pag.* 402. La ſupériorité du Pape au-deſſus des Conciles généraux , quoique tenue par le plus grand nombre des Evêques joints au Pape , ne doit , &c.

(2) *Hæc Petri de Marca verba referuntur ab Emin. Sfondrat.* In Galliâ vindicatâ. *Diſſert. IV.* §. 11. *num.* 12. pag. 784. *edit.* 1702.

(3) *Docum. Paſtor. contra Conſultationem Advocat. Pariſ. edito. an.* 1730. pag. 79. Nulle apparence que les Evêques des Egliſes étrangeres changeaſſent [dans un Concile général] de ſentiment ſur l'infaillibilité du Pape .... ce ſentiment où ſont ces Evêques n'eſt pas une raiſon pour oſer prétendre les priver de donner leur ſuffrage.

etiam ex motivo agnitæ illius decreti æquitatis ; reſpondent ac variis argumentis evincunt acceptationem Clementinæ Conſtitutionis ab illis exteris Epiſcopis factam infirmari indè non poſſe , quòd R. Pontificis infallibilitatem illi propugnent , ità Senonenſis Archiepiſcopus (1) , ità Cameracenſis loco modò citato , ità Epiſcopus Lixiovenſis (2), ità Epiſcopus Sagienſis (3), ità Emin. de Biſſy (4) ità ceteri paſſim Gallicani Præſules veritatis amatores & defenſores ; porrò ità reſpondere quid eſt aliud niſi palàm agnoſcere certiſſimam eſſe Præſulum exterorum Doctrinam quòd Romanus Pontifex ſupremâ in rebus Fidei & infallibili polleat autoritate ?

Ex his omnibus conſtat eos eſſe Gallicanos Epiſcopos , qui palàm agnoſcunt ac teſtantur exteros undique Epiſcopos ac Nationes omnes Catholicas extra Galliam conſtitutas Pontificiæ inerrantiæ conſtantiſſimè ac publicè ſuffragari ; id non ſolum affirmant Antiſtites Gallicani , ſed & certiſſimum & evidens eſſe pronuntiant.

Nec minùs certum eſt apud Antiſtites Gallicanos hanc de inerrantiâ Pontificiâ ſententiam ab illis omnibus Epiſcopis ac Doctoribus Catholicis propugnari non velut meram aliquam Scholæ opinionem , ſed tanquam veritatem ſacris in ſcripturis expreſſam ac totius Eccleſiæ univerſalis traditione firmatam , uno verbo tanquam veritatem revelatam. Enimvero unde habent Antiſtites Gallicani hanc eſſe univerſalem exterarum nationum Doctrinam ? Ex publicis ac authenticis , ut ipſi declarant , illarum teſtimoniis collectis in libro inſcripto : *teſtimonium Eccleſiæ univerſalis* , ex iis teſtimoniis quæ ipſi paſſim exſcribunt dignoſcendam eſſe volunt Epiſcoporum & Academiarum circa Pontificiam inerrantiam mentem atque Doctrinam. Porrò in iis ipſiſſimis teſtimoniis legimus hanc Doctrinam ab ipſis haberi & propugnari tanquam *præcipuam* (Capitale) *Religionis veritatem* (5) tanquam *veritatem quæ ſemper habita fuerit ut fundamentum Catholicæ Religionis* (6) tanquam *veritatem quam Catholici credere debent* (7) tanquam *veritatem non niſi ab hæreticis in dubium revocatam* (8) tanquam *veritatem pro cujus defenſione Catholicus omnis ſuum etiam ſanguinem fundere debeat* (9) ; tandem nè ea refricem quæ omnibus obvia ſint, verbóque abſolvā, in iis ipſiſſimis teſtimoniis nec unum Epiſcopum nec unum Doctorem legimus qui hanc de Pontificiâ infallibilitate Doctrinam tanquam meram Scholæ opinionem propugnet. Omnes illi adhærere ſe profitentur tanquam certiſſimæ veritati Chriſti oraculis ſtabilitæ ac totius Eccleſiæ traditione confirmatæ, ità ut contrariam

(1) *Monito* 3°. *num.* LXXIX.
(2) *In Docum. Paſtor. contra Conſultationem Advocat. Pariſ.* pag. 78.
(3) *In Docum. Paſtor. pro accept. Bullæ* Unigenitus, *edito an.* 1729. pag. 7. *& ſeqq.*
(4) *In Docum. Paſtor. an.* 1725. pag. 174.

(5) *Témoignage de l'Egliſe Univerſelle. Tom.* 2. pag. 210.
(6) *Ibidem.* pag. 90.
(7) *Ibid.* pag. 291. 179. 112. 120.
(8) *Ibid.* pag. 266.
(9) *Ibid.* pag. 200.

ſententiam ***Catholicis omnibus*** , ***paucis è Galliâ exceptis*** , ***horrori eſſe*** teſtetur Archiepiſcopus Mekilinienſis (1). En quo pacto creditur ac propugnatur ab Epiſcopis, ab Academiis extra Galliam conſtitutis R. Pontificis infallibilitas ; id ſicuti optimè noverant Antiſtites Gallicani ac plus ceteris intellexerunt ex laudatis Eccleſiæ univerſalis teſtimoniis, ità nobis etiam exploratum illud eſſe voluerunt, dum nos ad ea Eccleſiæ teſtimonia paſſim remittunt ut ex illis potiſſimùm de communi exterorum Epiſcoporum ac Doctorum circa Pontificiam inerrantiam Doctrinâ pleniùs erudiamur.

Si hæc nondum ſufficiant, audiatur adhuc Epiſcopus Ruthenenſis, ***major*** , inquit, ***Epiſcoporum numerus R. Pontifici conjunctus ſententiam infallibilitatis R. Pontificis habet ut veritatem revelatam*** (2) Epiſcopus Sanitienſis in Docum. Paſtor. circa Eccleſ. autorit. edito an. 1727. parte 4. artic. 10. num. 4. ***le plus grand nombre*** , inquit, ***des Evêques joints au Pape regarde l'infallibilité du Pape comme une vérité revelée.*** Audiatur adhuc teſtis omni exceptione Superior Emin. de Biſſy in celebri Docum. Paſtor. an. 1722. ***ex teſtimoniis*** , inquit pag. 221. (3) ***exterorum Epiſcoporum in libro inſcripto*** : Eccleſiæ univerſalis teſtimonium, ***collectis quæ Germanos ipſorum ſenſus tutiùs quàm quævis altera probatio exhibere valeant evidens eſt ipſos hanc de infallibilitate R. Pontificis Fidem ſimpliciter amplecti veluti veritatem revelatam.*** & pag. 222. ejuſd. Docum. cùm Autor aliquis ***Conſtit. Unigenitus*** refractarius dixiſſet exteros Epiſcopos Papæ infallibilitatem propugnare ***tanquam opinionem probabiliorem***, ***non tanquam Fidei caput*** , ſic reſpondet Emin. Antiſtes (5) : ***minimè operoſum foret excerptis Epiſtolarum typis editarum laciniis oſtendere exteros Præſules Pontificiam infallibilitatem amplecti non ut probabiliorem opinionem , ſed tanquam articulum à Deo revelatum*** , nec plura, nec luculentiora deſiderari poſſunt.

(2) *In Docum. Sæpiùs laud.* pag. 412. *Gallica verba ſupra retulimus.*

Etſi igitur daretur, quod falſiſſimum eſſe innumeris hoc in opere demonſtrabimus argumentis, Gallicanos nimirum Epiſcopos Pontificiæ innerrantiæ adverſari ; certiſſimum ſaltèm erit ac expreſſâ Gallorum Antiſtitum declaratione firmum, ceteras Catholici Orbîs na-

(1) *In ſuo Mandato operi* , Témoignage de l'Egliſe Univerſelle. *Præfixo.*

(3) Quant aux Bulles qui pourront être publiées à l'avenir, qui peut douter qu'elles ſeront reçues par les Evêques étrangers comme la dernière ; car il eſt évident (4) par leurs témoignages leſquels ſont plus propres à nous aſſûrer de leurs ſentimens que toute autre preuve qu'ils embraſſent cette croyance comme une vérité ſimplement révelée.

(4) *Voyez le témoignage de l'Egliſe Univerſelle.*

(5) Il nous ſeroit aiſé de montrer M. F. par des extraits tirés des Lettres imprimées des Evêques étrangers qu'ils embraſſent le ſentiment de l'infallibilité du Pape, non comme une opinion la plus probable, mais comme un article révelé.

tiones, Epiſcopos, Academias extra Galliam conſtitutas pro ſupremâ & infallibili Rom. Pontificis autoritate veluti pro veritate revelatâ militare ; verùm tot nec indigemus Epiſcoporum ſuffragiis, ſufficit nobis ut conſtet apud ipſos Gallicanos Epiſcopos (quod nemo negabit) majorem Epiſcoporum numerum Romano Pontifici junctum infallibilitati Romani Pontificis ſuffragari ; ſic enim incedit ac invictum jam manet noſtrum argumentum. Juxtà Gallicanos Epiſcopos quæ Doctrina à majori Epiſcoporum Romano Pontifici conjunctorum numero publicè traditur, Doctrina eſt ipſius Eccleſiæ cuï divinæ infallibilitatis promiſſiones factæ ſunt, quæque errare non poteſt nec in ſuis definitionibus nec in ſuâ Doctrinâ ; atqui juxta Gallicanos eoſdem Epiſcopos major certè Epiſcoporum numerus Romano Pontifici junctus conſtanter profitetur, & quidem tanquam veritatem revelatam publicè docet Romanum Pontificem in ſuis decretis Dogmaticis infallibilem eſſe ; ergo juxta Gallicanos Epiſcopos infallibilis eſt Eccleſiæ Doctrina, quòd R. Pontifex ſupremam & irreformabilem in dirimendis Fidei controverſiis autoritatem habeat : quò quidem collineabat omnis noſtra diſputatio, ex quâ jam manifeſtum eſt quod ſuperiùs affirmavimus, Illuſtriſſinos, videlicet, Galliarum Antiſtites facillimam omnium ac paucioribus præpeditam difficultatibus viam elegiſſe, quâ innoteſceret tàm hodiernam quàm veterem Eccleſiam ſupremæ ac indeficienti Romanorum Pontificum autoritati non favere ſolùm ſed etiam firmiſſimè adhærere.

Ecquæ enim ad demonſtrandam hujus Doctrinæ veritatem expeditior via aut efficacior eſſe poterat quàm oſtendere ipſiſſimam illam eſſe Eccleſiæ Doctrinam illiúſque Paſtorum corporis quod juxta omnes etiam Galliarum Theologos aberrare à vero neutiquam poteſt quod juxta Gallicanos Antiſtites tàm in Doctrinâ ſuâ publicâ quolibet modo propoſitâ quàm in ſuis judiciis ſolemnirer latis vel acceptatis divino infallibilitatis privilegio uſquè potiturum eſt ?

Ex illâ tamen Gallicanorum Antiſtitum ſententiâ cave nè concludas Hæreticos illos à Doctiſſimis Præſulibus haberi, quotquot hodiernum Pontificiæ infallibilitati bellum indicunt. Non ità eſt utique, támque falſa conſecutio Franciæ Epiſcopis non niſi per ſummam calumniam affingi poteſt, etenim ut ſit aliquis & haberi jure queat *formaliter*, ut aiunt, Hæreticus, minimè ſufficit ut infallibili cuilibet Eccleſiæ Doctrinæ ſeu traditioni repugnet ; aliàs quot viros tuliſſet antiquitas Hereticos, quos tamen ut ſanctos Eccleſia colit, vel

vel ſaltèm ut Catholicos habet. Sic Papias, Juſtinus, Irenæus, Theophilus Antiochenus, Lactantius, Severus Sulpitius, ipſe aliquando S. Auguſtinus, &c. defœcatioris Millenariſmi propugnatores nunquam pro Hæreticis habiti ſunt, licèt hæc eorum Doctrina certiſſimæ & infallibili Eccleſiæ traditioni adverſaretur; ſic S. Cyprianum, firmilianum, &c. Hæreticos fuiſſe nemo dixerit, quamvis infallibilem Eccleſiæ Doctrinam ſive traditionem circa Baptiſmum ab Hæreticis collatum impugnaverint. Quid ità porrò? quia licèt Eccleſia ſeu major Epiſcoporum Summis adhærentium Pontificibus multitudo Catholicam Doctrinam tùm circa concedendam juſtis Dei viſionem, tùm circa validum Hæreticorum Baptiſma illis temporibus certò infallibilitérque conſervaret ac traderet, Catholicæ tamen illæ veritates ultimo Eccleſiæ judicio nondum fuerant definitæ ac tanquam neceſſarium Fidei Chriſtianæ objectum Fidelibus omnibus propoſitæ; egregiè S. Auguſtinus (1) ait: ***qui ſententiam ſuam quamvis falſam atque perverſam nullâ pertinaci animoſitate defendunt.... nequaquam ſunt inter Hæreticos deputandi.*** Ex quibus S. Doctoris verbis omnino liquet poſſe ab aliquo falſam atque perverſam Doctrinam propugnari quin is illico inter Hæreticos computari mereatur. Ille ſolus itaque formaliter Hæreticus eſt, qui Doctrinæ vel traditioni Eccleſiæ non ſolùm infallibili ſed etiam certò definitæ, ſeu velut neceſſarium Fidei objectum Chriſtianis omnibus ab Eccleſiâ propoſitæ ***pertinaci***, ut ait S. Auguſtinus, ***animoſitate*** & contumaciâ refragatur aut contrariam ſententiam ſupremâ Eccleſiæ autoritate reprobatam rebellis amplectitur. Jam verò ſæpius obſervant Gallicani Præſules (2) à majori Epiſcoporum Romano Pontifici adhærentium multitudine Pontificiam infallibilitatem publicè tradi quidem ac velut revelatam à Deo veritatem propugnari, nondum tamen publicâ Eccleſiæ autoritate definitam fuiſſe, & tanquam neceſſarium Fidei objectum propoſitam, cuï adhærere teneantur quotquot Hæreſeos notam evadere voluerint. Hinc Boſſuetius Pſeudo-miniſtrum Calviniſtam alloquens, ***novit miniſter***, inquiebat, ***Pontificiam infallibilitatem ut Fidei caput nuſquam à nobis fuiſſe propoſitam***(3); igitur ex certiſſimâ illâ quam hactenus expoſuimus Gallicanorum Antiſtitum circa Pontificiam infallibilitatem ſententiâ immeritò prorſus inferres illos omnes in Doctiſſimorum Epiſcoporum principiis eſſe Hæreticos quotquot Pontificiæ inerrantiæ adverſantur.

(1) *Epiſt.* 43. *aliàs* 162. *cap.* 1. *num.* 1. *tom.* 2. pag. 88.

(2) *Emin. de Biſſy Epiſ. Meld. Docum. Paſt. an.* 1722. pag. 121. 123. & *alii.*

(3) 2. *Inſtruction Paſtor. ſur les promeſſes de l'Egliſe, num. xj.* pag. 13. Le Miniſtre ſçait bien que nous n'avons jamais fait un point de foi de l'infaillibilité des Papes.

N°. I.

ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROY.

Qui ſupprime & condamne deux Ecrits anonymes, portant pour titres, l'un : Dénonciation à Monſieur le Procureur Général, de l'Inſtruction Paſtorale de Mr. le Cardinal de Biſſy ; *l'autre* : Conſultation d'un Avocat de Bordeaux au ſujet de ladite dénonciation.

Du 23. *May* 1723.

Extrait des Regiſtres du Conſeil d'Etat.

L*E Roy ayant été informé qu'il s'eſt répandu dans le Public deux Ecrits anonymes, portant pour titres, l'un* : Dénonciation à Mr. le Procureur Général, de l'Inſtruction Paſtorale de Mr. le Cardinal de Biſſy ; *l'autre* : Conſultation d'un Avocat de Bordeaux, au ſujet de ladite dénonciation, *dans leſquels Ecrits ce Cardinal eſt accuſé d'avoir, en pluſieurs endroits de ladite Inſtruction, donné atteinte aux droits les plus ſacrés de la Couronne, & établi des maximes contraires aux libertés de l'Egliſe de France ; Sa Majeſté auroit jugé à propos de prendre connoiſſance par elle-même d'une matière auſſi importante, & auroit pour cet effet fait choix de perſonnes des plus éclairées, tant du Clergé que de ſon Conſeil, pour, après avoir examiné avec tout le ſoin &*

DECRETUM REGII CONSILII.

Quo ſupprimuntur ac damnantur Scripta duo anonyma, quorum uni titulus : *Delatio Documenti Paſtor. Emin. Card. de Biſſy, ad D. Procuratorem Generalem* ; alteri verò : *Conſultatio cauſidici unius Burdigalenſis circa eandē delationē.*

Die Maii 23â. an. 1723.

Excerptum ex actis publicis Conſilii Regii.

CUm Regis ad notitiam perveniſſet in Vulgus diſſeminari Scripta duo anonyma, quorum uni titulus eſt : *Delatio Paſtoralis Inſtructionis D. Cardinalis de Biſſy, Summo Regiarum Cauſarum Procuratori facta.* Alteri : *Burdigalenſis Advocati Conſultatio ſuper dictam delationem*, quibus in ſcriptis hicce Cardinalis in crimen vocatur, quòd in pluribus dictæ Inſtructionis locis ſacratiora Regni jura profligaverit ac placita libertatibus Eccleſiæ Gallicanæ contraria tradiderit. E re eſſe judicavit Regia Majeſtas de negotio tam gravi per ſe ſemetipſam cognoſcere. Hanc ob cauſam plures tùm è Clero, tùm è ſuo Conſilio viros perſpicaciſſimos ſelegit ut examinatis cum omni curâ & attentione

neceſſariâ prædictis duobus ſcriptis, ſimul & perlecto præfato Paſtorali Documento, ſuam de iis relationem ac opinionem ſuæ Majeſtati proponerent, quibus quidem partibus implendis poſtquam plures ſeſſiones inſumpſerunt, mentem ſuam aperuerunt Regi, non tantùm circa ea capita quæ in præfatis duobus ſcriptis objiciebantur, ſed etiam circa Doctrinam in prædicto Paſtorali Documento contentam, quantùm videlicet ad Regni jura & libertates attinet, ex quibus quidem ſuffragiis in Regio Conſilio relatis; compertum Rex habuit prædicta duo ſcripta, non niſi calumniarum ac mendaciorum eſſe contextum nec non invectionum in memoratum non modò Cardinalem ſed etiam in Sedem Apoſtolicam & in Epiſcopatûs ordinem, quæ ad novas in Eccleſiâ ac Regno Gallicano turbas concitandas unicè tendunt. Compertum pariter habuit nedum dicta Paſtoralis inſtructio quidquam contineat quod intentatis à duobus ſcriptis in eam accuſationibus vèl leviſſimum ſuppeditare potuerit fundamentum, eam è contra ſæpius ac clariſſimè placitis quæ Regni juribus ac Eccleſiæ Gallicanæ libertatibus maximè ſunt conſentanea ſuffragari. Unde Rex talium libellorum abuſum & licentiam retundere volens, ſimúlque debitum prædictæ D. Cardinalis de Biſſy inſtructioni teſtimonium reddere, auditâ relatione atque omnibus expenſis, ſua Majeſtas Sedens pro tribunali damnavit & damnat prædicta duo anonyma ſcripta quorum uni titulus: *Delatio Paſtoralis Inſtructionis D. Cardinalis de Biſſy, Summo Regiarum Cauſarum Procuratori facta.* Alteri: *Burdigalenſis Advocati Conſultatio ſuper dictam delationem*, tanquam

l'application néceſſaire leſdits deux Ecrits, & lû avec la même attention ladite Inſtruction Paſtorale, en faire leur rapport, & en donner leurs avis à Sa Majeſté; à quoi leſdits Commiſſaires ayant vacqué pendant pluſieurs ſéances, ils auroient en conſéquence fait leur rapport, & donné avis à Sa Majeſté, non-ſeulement ſur tous les chefs d'accuſation renfermés dans leſdits deux Ecrits, mais encore ſur-tout le contenu en ladite Inſtruction Paſtorale, par rapport aux droits de la Couronne, & aux libertés du Royaume; lequel avis Sa Majeſté s'étant fait répréſenter en ſon Conſeil, elle auroit reconnu que leſdits deux Ecrits anonymes ne ſont qu'un tiſſu de calomnies & de menſonges, & ne contiennent que des déclamations injurieuſes, non ſeulement à la perſonne dudit ſieur Cardinal de Biſſy, mais au ſaint Siége & à l'ordre Epiſcopal; qu'ils ne tendent qu'à exciter de nouveaux troubles dans l'Egliſe de France & dans l'Etat, & que bien loin que ladite Inſtruction Paſtorale contienne rien qui puiſſe donner le moindre fondement aux accuſations formées par leſdits Ecrits, elle s'explique au contraire en pluſieurs endroits très-clairement pour les maximes les plus conformes aux droits de la Couronne, & aux libertés de l'Egliſe de France; & Sa Majeſté voulant réprimer l'abus, & la licence de ſemblables libelles, & rendre en même tems à l'Inſtruction dudit ſieur Cardinal de Biſſy le témoignage qu'elle mérite. Oüi le rapport & tout conſidéré. Sa Majeſté étant en ſon Conſeil a condamné & condamne ces deux Ecrits anonymes, ayant pour titres l'un : Dénonciation à Mr. le Procureur Général, de l'Inſtruction Paſtorale de Mr. le Cardinal de Biſſy; *l'autre :* Conſultation d'un Avocat de Bordeaux au ſujet de ladite dénonciation, *comme libelles diffamatoires, calomnieux, & remplis de déclamations injurieuſes à la perſonne du ſieur Cardinal*

Digitized by Google

de Biſſy, & même au S. Siége & à l'Ordre Epiſcopal, ſéditieux, tendans à la révolte, &c.

libellos probroſos, calumnioſos ac invectionibus refertos quæ perſonæ D. Cardinalîs de Biſſy atque etiam Apoſtolicæ Sedi ac ordini Epiſcopali contumelioſæ ſint, factioſos, ad rebellionem conducentes, &c.

Fait au Conſeil d'Etat du Roy, Sa Majeſté y étant, tenu à Verſailles le vingt-trois May, mil ſept cent vingt-trois.

Datum in Sanctiori Regis Conſilio, Rege præſente, Verſaliis habito die 23. Maii an. 1723.

Signé, PHELIPPEAUX.

Subſcripſi, PHELIPPEAUX.

A Paris, chez la veuve Mazières, *rue ſaint Jacques.*

Pariſiis, apud viduam *Mazières*, viâ Jacobeâ.

N°. *11.*

Extrait du Mandement & Inſtruction Paſtorale de Monſeigneur l'Archevêque Duc de Cambrai, portant condamnation de trois Ecrits, dont le premier a pour titre : Conſultation de Meſſieurs les Avocats du Parlement de Paris, au ſujet de la Bulle de N. S. Pere le Pape en dâte du 16. Juin 1737. &c. ***Donnée à Paris ce 16. Janvier*** 1739.

Excerptum è Mandato ac Documento Paſtorali D. de S. Albin, Archiepiſcopi Ducis Cameracensîs, in quo damnantur tria ſcripta quorum primum inſcribitur : ***Conſultatio cauſidicorum Pariſienſîs Senatûs ſuper Bullam à R. Pontifice publicatam die 16. Junii ann.*** 1737. ***&c.*** Dato Pariſiis die 17. Januarii an. 1739.

pag. 16. *Enfin, M. T. C. F. voici d'autres expreſſions que les oreilles Françoiſes de nos Avocats ne peuvent ſoutenir, & qui, ſelon eux, dévoilent encore plus clairement le deſſein que le Pape a formé de renverſer le principe fondamental des libertés de l'Egliſe Gallicane :* Auſſi-tôt, *dit la Bulle de Canoniſation*, que la réponſe fut venue de Rome, Vincent reçut avec un profond reſpect le décret du Succeſſeur de Pierre, & ſe réjouiſſant dans le Seigneur de voir l'affaire finie par la déciſion du Siége Apoſtolique, il travailla avec tout le zèle poſſible à faire finir auſſi l'erreur.

pag. 16. EN aliæ tandem, Fratres chariſſimi, elocutiones, quæ Gallicas Advocatorum noſtrorum aures offendunt, quæque juxta ipſos conceptum à Romano Pontifice Conſilium, fundamentale Gallicanarum libertatum principium evertendi clariùs adhuc detegunt ; *ubi verò*, refert Bulla Canoniſationis, *reſponſum Romà venit Decretum Succeſſoris Petri ſubmiſſâ animi veneratione ſuſcepit Vincentius, & exultans in Domino ſententiâ Apoſtolicæ Sedis cauſam finitam eſſe, ut tandem finiretur error Summo ſtudio allaboravit.*

Digitized by Google

Quis unquam credidiſſet, Fratres Chariſſimi, verba illa iis Juriſconſultis bilem permotura fuiſſe, qui Catholicos ſe ſe profitentur ? Ignorarunt procul dubio eadem iſta verba quibus cenſuræ labem temere inuſſerunt, ipſiſſimam continere S. Auguſtini ſententiam, qui & eodem modo locutus eſt, poſtquam Romanorum Pontificum adversùs Pelagianam Hæreſim reſcripta recepit. *Jam enim*, inquiebat S. Doctor, *de hâc causâ duo Concilia miſſa ſunt ad Sedem Apoſtolicam; indè etiam reſcripta venerunt; cauſa finita eſt, utinam aliquando finiatur error!* Nemo non videt eandem hanc S. Auguſtini ſententiam à S. Pontifice adhiberi, atque in ſuâ Bullâ inſeri. Ergóne crimini vertetur Chriſti Vicario, quod uſurpatam à celeberrimo Doctore loquendi rationem, ſuam ille fecerit, quæ loquendi ratio juxta Boſſuetium, *rectè atque omnino ex Eccleſiaſticâ diſplinâ* ab Auguſtino celebrata eſt ? Centies eodem modo locuti ſunt Franci Præſules, quoties nempe cum Janſenii diſcipulis manus conſeruerunt: *cauſa finita eſt*, aiebant inter ceteros Epiſcopi anno 1656. congregati, in Epiſtolâ ad Alexandrum VII; *cauſa finita eſt reſcriptis Apoſtolicis, error utinam, ut eadem cum S. Auguſtino vota emittamus, tandem aliquando finiatur.*

Nihil ridiculum magìs, quàm, quod faciunt decem cauſidici, voci huic *ubi* inſiſtere, quæ in Bullâ continetur, & quâ oſtenditur S. Vincentium à Paulo Apoſtolicæ definitioni, cùm, vel ſtatim atque apparuit, maximo cum obſequio adhæſiſſe. Ergóne juxta illos homini privato crimen erit decreta Apoſtolica reverenter amplecti, atque tùm imprimis, cùm & ab Epiſcopis illa efflagitata fuerunt,

Qui auroit jamais cru, M. T. C. F. que de pareilles expreſſions euſſent été capables de révolter des Juriſconſultes qui veulent ſe donner pour Catholiques ? Ils ont ignoré ſans doute que ces paroles qui ſont l'objet de leur téméraire cenſure, ne ſont que le propre texte de ſaint Auguſtin, qui s'exprima dans ces mêmes termes, lorſqu'il eut reçu les reſcrits des Souverains Pontifes contre l'héréſie de Pelage. Jam enim, *diſoit le ſaint Docteur*, de hâc cauſâ duo concilia miſſa ſunt ad Sedem Apoſtolicam; indè etiam reſcripta venerunt; cauſa finita eſt: utinam aliquando finiatur error! *Il n'y a perſonne qui ne s'apperçoive que c'eſt ce texte même de S. Auguſtin que le Souverain Pontife a employé, & qu'il n'a fait qu'inſérer dans la Bulle. Fera-t'on donc un crime au Vicaire de Jeſus-Chriſt d'avoir adopté le langage d'un ſi célébre Docteur, qui, ſelon M. Boſſuet, n'a fait en cela que ſuivre la diſcipline de l'Egliſe*, rectè atque omnino ex Eccleſiaſticâ diſciplinâ: *cent fois les Evêques de France ont employé ces mêmes expreſſions dans les combats qu'ils ont eu à ſoutenir contre les Diſciples de Janſenius.* La cauſe eſt finie, *diſoient en particulier les Prélats de l'aſſemblée de 1656. en écrivant au Pape Alexandre VII, la cauſe eſt finie par les reſcripts Apoſtoliques, plaiſe à Dieu que l'erreur auſſi prenne fin, s'il nous eſt permis de former nos vœux ſur ceux de S. Auguſtin.*

Rien n'eſt plus ridicule que d'inſiſter, comme font les dix Avocats, ſur le terme ubi *qui ſe trouve dans la Bulle de Canoniſation, & par où elle marque que ſaint Vincent de Paul ſe ſoumit avec beaucoup de reſpect à la déciſion du ſaint Siége lorſque, ou, auſſi-tôt qu'elle parut. Veulent-ils donc faire un crime à un particulier de ſe ſoumettre aux décrets du ſaint Siége, lors ſur tout qu'ils ont été ſollicités par les Evêques, & que c'eſt de la main même,*

& par le canal des Evêques qu'il les reçoit ?

Il n'y a pas un mot ici dans la Bulle de Canoniſation qui ne ſe trouve d'une maniére encore plus forte & plus énergique dans la letre que trente Evêques de France écrivirent au Pape Innocent X. en 1653. pour lui rendre compte du reſpect avec lequel ils avoient reçu la Conſtitution : voici, diſoient ces Prélats, ce qui eſt arrivé de remarquable dans cette affaire, comme Innocent I. condamna autrefois l'héréſie de Pélage, ſur la rélation des Evêques d'Afrique : de même Innocent X. a condamné l'héréſie oppoſée à la Pélagienne, ſur la conſultation des Evêques de France. En effet, dans cette antiquité l'Egliſe Catholique s'appuyant ſur la ſeule *Communion & autorité de la Chaire de Pierre, qui éclatoit dans l'Epitre décretale d'Innocent aux Evêques d'Afrique, & qui fut ſuivie de celle de Zozime aux Evêques du monde entier, ſouſcrivit, ſans héſitation & ſans retardement*, abſque cunctatione, *à la condamnation de l'héréſie Pélagienne. Cette ancienne Egliſe ſçavoit clairement, non-ſeulement par la promeſſe de Jeſus-Chriſt faite à S. Pierre, mais encore par les actes des Pontifes précédens, & par les anathèmes prononcés un peu auparavant contre Apollinaire & contre Macedonius par le Pape Damaſe, quoiqu'ils n'euſſent été condamnés par aucun Concile Ecumenique, que les jugemens des ſouverains Pontifes, publiés pour ſervir de régle à la foi ſur la conſultation des Evêques (ſoit que les Evêques expliquent ou n'expliquent point leurs ſentimens dans la rélation, comme il leur plaît d'en uſer) ſont fondez ſur une autorité qui eſt également divine & ſuprême dans l'Egliſe. De façon que tous les Chrétiens ſont obligez par leur devoir, à leur rendre une ſoumiſſion d'eſprit même, comme nous ſommes remplis de la même penſée & créance, nous reſpectons, ſelon notre de-*

& ipſis Epiſcoporum manibus porrecta recipiuntur ?

In Bullâ Canoniſationis nec ſententiam, nec verbum quidem legere eſt, quod non validiùs expreſſum reperiatur in Epiſtolâ quam triginta Galliarum Epiſcopi ad S. P. Innocentium X. ſcripſerunt anno 1653, ut ipſi rationem redderent illius obſequii quo ejus Conſtitutionem acceptaverant. Ipſorum verba recito; hæc, inquiunt, notatu digna in præſenti negotio acciderunt; quemadmodum Innocentius I. Pelagianum errorem ab Africanis Præſulibus ad Sedem Apoſtolicam delatum proſcripſit, ſic Hæreſim Pelagianæ oppoſitam ab Epiſcopis Gallicanis delatam damnavit Innocentius X. Enimvero vetuſtæ illius ætatis Eccleſia Catholica ſolâ Cathedræ Petri innixa communione & autoritate quæ in Innocentii Epiſtolâ ad Africanos Antiſtites eminebat, & quam excepit altera Zozimi ad univerſos Orbis Epiſcopos decretalis Epiſtola, omni ſepoſitâ hæſitatione vel cunctatione, Pelagiani erroris damnationi ſubſcripſit. Noverat enim antiqua Eccleſia atque non ſolùm ex pollicitatione Chriſti Petro factâ, ſed & ex præcedentium Pontificum agendiratione, necnon & ex damnatoriis ſententiis in Apollinarem & Macedonium à S. P. Damaſo latis, nullâ-dum congregatâ Synodo œcumenicâ, judicia pro ſanciendâ regulâ Fidei à Summis Pontificibus lata ſuper Epiſcoporum conſultatione (ſive ſuam in actis relationis ſententiam ponant, ſive omittant, prout illis collibuerit) divinam & ſupremam in Eccleſiâ autoritatem habere; ità ut omnes Chriſtiani ex officio teneantur interno mentis obſequio iis adhærere. Nos itaque eodem Spiritu, eâdémque Fide im-

buti, prout officii noſtri ratio poſtulat, Eccleſiæ Romanæ veneramur autoritatem quæ nunc in Summo Pontifice Innocentio X. elucet. Conſtitutionem à veſtrâ ſanctitate, aſſiſtente ſpiritu ſancto emiſſam acceptamus.... Illam in Eccleſiis ac diœceſibus noſtris promulgari curabimus. Ipſius etiã executionem populos apud Chriſtianos urgebimus; & eos omnes qui violare illam attentaverint, juxta Conſtitutionis ipſius tenorem & Brevis Apoſtolici per veſtram ſanctitatem ad nos directi præſcriptum debitis pœnis perſtringemus; pœnis videlicet contra Hæreticos latis, nullâ habitâ ſtatûs aut conditionis ratione in eos animadvertemus.

voir, l'autorité de l'Egliſe Romaine, qui éclate maintenant dans le Souverain Pontife Innocent X. Nous recevons la Conſtitution que votre Sainteté a faite avec l'aſſiſtance du S. Eſprit..... Nous aurons ſoin de la publier dans nos Egliſes & Dioceſes, nous en preſſerons même l'exécution, à l'égard du peuple fidèle. Ceux qui auront la témérité de la violer, ne manqueront pas d'être punis ſuivant les termes de la Conſtitution même, & du Bref que votre Sainteté nous a écrit : enſorte qu'ils ſouffriront les peines que le droit établit contre les Hérétiques, ſans avoir égard ni à l'état, ni à la condition du coupable.

De eâ ipsâ agitur hîc, Fratres Chariſſimi, Innocentii X. contra Janſenii errores Conſtitutione, de quâ loquitur objectata Canoniſationis Bulla. In hâc Summus Pontifex declarat Innocentii decretum à Vincentio à Paulo ſubmiſsâ animi veneratione ſuſceptum fuiſſe ſtatim ac illud prodiit: *ubi verò*. Triginta verò Galliarum Epiſcopi prædicant totam Eccleſiam illi ſine hæſitatione, ſine morâ ſubſcripſiſſe: *abſque cunctatione*; quid eſt hoc niſi de totâ Eccleſiâ prædicare, quod Bulla Canoniſationis de ſimplici privato unicè dicit? Addit Summus Pontifex ſervum Dei qui in Domino exultabat ſententiâ Apoſtolicæ Sedis cauſam finitam eſſe, ut tandem finiretur error ſummo ſtudio allaboraſſe. Verùm annon validiora ac expreſſiora proferunt triginta Epiſcopi circa ejuſdem Conſtitutionis autoritatem, circa obſequium quo illam recipiunt atque ab omnibus fidelibus ex officio recipiendam eſſe teſtantur; circa ſuum in illius executione urgendâ ac refractariis puniendis ſtudium?

Il s'agit ici, M. T. C. F. de la même Conſtitution d'Innocent X. contre les erreurs de Janſenius, dont il eſt parlé dans la derniere Bulle de Canoniſation. Dans celle-ci le Souverain Pontife marque que dès que le Décret d'Innocent X. parut, Vincent de Paul le reçut avec un profond reſpect : ubi verò, *& les trente Evêques de France publient que toute l'Egliſe y ſouſcrivit ſans héſitation, ſans retardement,* abſque cunctatione. *N'eſt-ce pas équivalemment dire de toute l'Egliſe, ce que la Bulle de Canoniſation ne dit que d'un ſimple particulier? Le Pape ajoute que le ſerviteur de Dieu ſe réjouiſſant dans le Seigneur, de voir l'affaire finie par la déciſion du ſaint Siége, travailla avec tout le zèle poſſible à faire finir auſſi l'erreur. Les trente Evêques ne s'expriment-ils pas en termes encore plus forts & plus énergiques ſur l'autorité de la même Conſtitution, ſur le reſpect avec lequel ils la reçoivent, & témoignent que tous les Fideles ſont obligez de la recevoir, ſur le zèle avec lequel ils ſe propoſent d'en procurer l'exécution, & de punir ceux qui refuſeroient de s'y ſoumettre? Les aſſemblées ſuivantes du Clergé*

ont cent fois parlé de la même ſorte. N'eſt-il donc pas ſurprenant que des Avocats s'élèvent avec la dernière hauteur contre de ſemblables expreſſions, & qu'ils trouvent ce langage étrange pour des oreilles Françoiſes ; lorſqu'il eſt de notorieté publique que ce même langage eſt ordinaire dans les plus reſpectables aſſemblées du Clergé de France, que ce langage eſt approuvé par M. Boſſuet, comme conforme à la tradition commune de tous les ſiècles, & que les Evêques qui ont uſé ſi fréquemment de ces expreſſions, les ont puiſées dans S. Auguſtin, & dans les ſources de la plus pure antiquité ?

Poſteriores Cleri Gallicani conventus centies ità locuti ſunt. An non igitur mirum quod iſti cauſidici contra hujuſmodi elocutiones arroganter inſurgant, atque has loquendi formulas Gallicis auribus peregrinas inveniant ! Cùm omnibus notum ſit hunc loquendi modum in celebrioribus Cleri Gallicani cætibus eſſe conſuetum, quin & ab ipſo Boſſuetio approbatum tanquam communi ſeculorum omnium traditioni conſentaneum, atque Epiſcopos qui iſtis elocutionibus tam frequenter uſi ſunt, eas non niſi ex Auguſtino ac purioris antiquitatis fontibus deprompſiſſe ?

N°. III.

Extrait du ſecond Avertiſſement de Mr. de Languet Archevêque de Sens, alors Evêque de Soiſſons, à ceux qui dans ſon Diocèſe ſe ſont déclarés appellans de la Conſtitution* Unigenitus. *Donné à Soiſſons le quinzième Juin mil ſept cent dix-huit.

Excerptum è ſecundo D. de Languet nunc Senonenſis Archiepiſcopi, tunc Sueſſionenſis Epiſcopi monito ad eos è ſuâ Diœceſi viros qui à Bullâ ***Unigenitus*** appellationem ad futurum Concilium interjecerant. Dato Sueſſionum auguſtæ die 15. Junii an. 1718.

p. 44. R*éfléchiſſez un moment, mes C. F. ſur l'autorité du ſiége Apoſtolique, de cette Egliſe, que nous ſommes obligés de reconnoître par notre profeſſion de foy pour* la Mère & la Maîtreſſe des autres Egliſes, *& dont on s'efforce néanmoins de vous détacher peu-à-peu, par le moyen de ces libelles inſolents, qui ſous le nom* de la Cour de Rome, *font de cette Egliſe des peintures odieuſes, qu'ils ont empruntés des Calviniſtes.*

Il n'eſt pas queſtion ici, mes T. C. F.

p. 44. Ponderate aliquantulùm, Fratres Chariſſimi, quæ ſit autoritas Sedis Apoſtolicæ, illius Eccleſiæ quam noſtrâ Fidei profeſſione agnoſcere tenemur tanquam *ceterarum Eccleſiarum Matrem & Magiſtram.* A quâ tamen vos divellere plures conantur tot protervis libellis qui ſub aulæ Romanæ nomine hanc Eccleſiam depromptis è Calvinianâ officinâ atrioribus quibuſque coloribus depingunt.

Non hìc quærimus an Papa ſit er-

rori

veti obnoxius nec ne? Non mihi eſt animus Doctorum ultra montes conſiſtentium opinionibus ſuffragari neque à regni Doctrinâ deviare. Verùm id unum quærimus quid nos traditio doceat circa ineluctabilem autoritatem hujus Apoſtolicæ Eccleſiæ quam unicum & neceſſarium eſſe fatemur Catholicæ unitatis centrum. Operæ pretium erit vobis ob oculos ponere non quidem ea quæ Patres hoc de argumento diſſeruerunt. Hæc vobis ignota eſſe non poſſunt, cùm obviæ ſint eorum textuum collectiones, ſed quæ ipſimet autores qui tenaciùs noſtris libertatibus adhæſerunt, quique maximè alienum ab opinionibus quæ ultra montes obtinent animum demonſtrarunt, pro certis & inconcuſſis dogmatibus habuerunt de quibus nulla nobis cum exteris Theologis concertatio eſſet.

Primum è recentioribus adduco Nicolium qui certè ſuſpectus non erit. Contra Romani Pontificis infallibilitatem ſe nitidè ſatis declarat; hæc tamen de Eccleſiâ Romanâ intra urbis ambitum conſtitutâ tradit. *Quæres utrùm Papâ in aliquo errore circa Fidem lapſo (quod fieri poſſe ſupponit Clerus Gallic.) licitum ac juſtum eſſe poſſet à Romanæ Sedis communione recedere, an tunc Eccleſia Romana poſſet evadere hæretica quemadmodum evaſerunt Eccleſiæ Conſtantinopolitana, Antiochena, Alexandrina?*

Reſpondeo, nequaquam. Eorum enim hæc eſt Doctrina qui perſonalem Papæ infallibilitatem rejiciunt; quòd nempè Deus nunquam permiſſurus ſit Sanctam Sedem ſeu Eccleſiam Romæ conſtitutam in aliquem errorem labi qui ſit contra Fidem & ob quem ab Eccleſiæ communione ſit reſecanda. Cùm enim Eccleſia caput

de la faillibilité ou infaillibilité du Pape. Je ne prétends pas nullement favoriſer les ſentimens des Docteurs ultramontains, ni m'écarter de la Doctrine de ce Royaume. Il n'eſt queſtion aujourd'hui que de ce que la tradition nous apprend de l'autorité inconteſtable de cette Egliſe Apoſtolique, que nous reconnoiſſons tous pour le centre néceſſaire de l'unité Catholique. Il eſt queſtion de ce miniſtère perpétuel confié à Pierre & à ſes Succeſſeurs, que M. Boſſuet reconnoit être un miniſtère principal & fondamental dans toute Egliſe. *Il eſt juſte de vous remettre devant les yeux, non pas ce que les Saints Pères en ont dit: Pouvez-vous l'ignorer? Le recueil de leurs textes ſe trouve partout; mais de vous montrer ce que les Auteurs les plus attachés à nos libertés, les plus déclarés contre les ſentimens des ultramontains, ont reconnus comme des vérités conſtantes, & qui n'étoient point conteſtées entre eux & nous.*

Je commence par M. Nicole, un des plus récens, il ne ſera pas ſuſpect ſans doute, il s'explique aſſez nettement contre l'infaillibilité des Papes; voici cependant ce qu'il dit de l'Egliſe de Rome. D. Si le Pape étoit tombé dans quelque erreur touchant la foi (ce que le Clergé de France ſuppoſe poſſible) s'enſuit-il qu'il pourroit arriver qu'on ſe ſéparât avec juſtice de la communion du Siége de Rome, & que l'Egliſe de Rome pourroit devenir hérétique, comme les Egliſes de Conſtantinople, d'Antioche, d'Alexandrie, le ſont devenues.

R. Non, la Doctrine de ceux qui rejettent l'infaillibilité perſonelle du Pape, eſt que Dieu ne permettra jamais que le ſaint Siége ou l'Egliſe de Rome tombe dans aucune erreur, qui leur faſſe perdre la foi, & qui la faſſe retrancher de la communion de l'Egliſe. La raiſon en eſt, que l'Egliſe devant toûjours avoir un Chef, & n'en pouvant avoir d'autre que

Digitized by Google

le S. Siége & l'Egliſe de Rome, qui eſt le centre de l'unité, il s'enſuit que le S. Siége ne ſera jamais dans un état qu'il ne puiſſe plus être reconnu pour Chef. C'eſt pourquoi, *continue ce même Auteur*, on voit que lorſque Liberius conſentit à l'arianiſme, Felix prit ſa place, & l'Egliſe de Rome ne ſuivit point l'erreur de Libere, *& un peu après il conclut ainſi.* Quoique la qualité de Pape n'empêche pas celui qui la poſſede de tomber dans l'erreur, elle empêche néanmoins cette ſorte d'erreur, qui entraîneroit avec ſoi l'Egliſe de Rome, & la feroit retrancher de la communion du reſte du corps, ce qui ne peut jamais arriver.

ſemper habere debeat, & aliunde caput iſtud, aliud eſſe non poſſit niſi ſancta Sedes & Eccleſia Romana quæ unitatis eſt centrum, indè ſequitur ſanctam Sedem nunquam non agnoſcendam eſſe Eccleſiæ caput. Hinc eſt quòd cùm Liberius Arianiſmo conſenſit, Felix in ipſius locum ſuffectus eſt atque Liberii errorem ſecuta non ſit Eccleſia Roma conſtituta. Et paulò poſt ſic concludit idem Autor: *Etſi Papæ dignitas minimè impediat quominus in errorem labatur qui eam poſſidet; impedit tamen nè in eum incidat errorem qui Romanam Eccleſiam abduceret, eàmque ab reliqui corporis communione reſcindi faceret, quod nunquam accidere poteſt.*

Le célébre M. Boſſuet le plus profond & le plus exact des Théologiens du ſiècle dernier, n'eſt ni plus ſuſpect ni moins précis que M. Nicole. On ſçait la part qu'il eut à la fameuſe aſſemblée du Clergé de France de 1682. & aux propoſitions qui y furent arrêtées. Ce fut cependant dans cette même Aſſemblée qu'il s'expliqua ainſi dans ſon Sermon, qui a été imprimé par ordre de cette Aſſemblée. Qu'on ne diſe point que ce miniſtère de S. Pierre finiſſe avec lui; ce qui doit ſervir de fondement à une Egliſe éternelle ne peut avoir jamais de fin. Pierre parlera toûjours dans ſa Chaire; c'eſt ce que confirment ſix cens trente Evêques au Concile de Calcédoine.

Celebris Boſſuetius omnium poſtremi ſeculi Theologorum profundiſſimus atque accuratiſſimus ut nobis perinde atque Nicolius ſuſpectus eſſe non debet, ità non minùs apertè nitidéque ſuos hâc de re ſenſus exponit. Nemo ignorat quæ illius fuerint partes in celebri Cleri Gallicani conventu an 1682. & in promovendo propoſitionum negotio, quæ in eo ſancitæ fuerunt. In eo tamen ipſo Sermone quem ad hunc Cleri conventum habuit, quíque illius ejuſdem conventûs juſſu publici juris factus eſt ſuam his verbis mentem aperit *nec quiſquam dicat hoc Petri miniſterium* (ut ſit Eccleſiæ fundamentum) *cum ipſo finitum fuiſſe. Æterna enim Eccleſia fundamentum æternum & ipſum eſſe debet. Petrus in ſuâ Cathedrâ ſemper loquetur. Id in Concilio Chalcedonenſi ſexcenti & triginta Epiſcopi confirmarunt.*

S. Paul, *dit encore au même lieu ce ſçavant Prélat*, S. Paul étant revenu du troiſiéme Ciel, vint voir Pierre, afin de donner la forme aux ſiècles futurs, & qu'il demeurât établi à jamais, que quelque docte, quelque ſaint qu'on ſoit, fut-on un autre S. Paul; il faut voir

S. Paulus, pergit eodem loco eruditus Antiſtes, *redux è tertio cœlo ad Petrum acceſſit, ut ſecuturis temporibus exemplum præberet, útque certum iſtud maneret, nempe ſis quamlibèt doctus & ſanctus, ſis Paulus alter, ad Petrum accedere debes. . . . . . Roma*

in caput Religionis & Eccleſiæ prælecta, hâc ratione evadere debet propria ſanƈti Petri Eccleſia. Sic Romæ ſtabilita ac conſtituta fuit Cathedra æterna. Hæc Romana Eccleſia à Petro ejúſque Succeſſoribus edoƈta hæreſim non agnoſcit.... ſic Eccleſia Romana ſemper eſt Virgo. Fides Romana ſemper eſt Fides Eccleſiæ. Semper in eâ creditur quod creditum fuit. Id omnes ubique publicant; Petrúſque manet in ſuis Succeſſoribus fidelium fundamentum. Id Chriſtus ipſe dixit, & immotâ Chriſti ſententiâ, cœlum & terra tranſibunt.

Itâ loquebatur egregius ille vir & divinam Cathedræ Petri perpetuitatem ipſis Chriſti verbis ſtabilitam demonſtrando vobis annuntiabat, vobis, inquam, qui contra illam rebellatis, vos minimè alteratâ ejus ſoliditate, nec ejus duratione unquam interruptâ exceſſuros. Docebat vobis abeuntibus æternam illam Eccleſiam nullas in Fide ſuâ vices eſſe experturam, immotam eam futuram vos damnando; immotam eámque futuram poſt veſtram etiam damnationem, ut auſus veſtri memoriam è terrâ deletam videat, de illóque triumphet, ſicuti de novitatibus omnibus hactenus triumphare non ceſſavit.

Tertius Autor de quo pariter nulla eſſe poteſt ſuſpicio eſt celebris ille Launoius qui in unâ ex ſuis Epiſtolis in quâ Bellarmini de Romanorum Pontificum inerrantiâ opinionem exagitat, agnoſcit tamen debitas Eccleſiæ Romæ fundatæ prærogativas & Cathedræ Apoſtolicæ indeficientem autoritatem. Plures pro ſuâ opinione Bellarminus ſanƈtorum Patrum textus produxerat qui Eminentiſſimo Autori decretorii viſi fuerant. Launoius ſingulis reſpondet eos eſſe non de Ro-

Pierre.... Rome prédeſtinée à être le chef de la Réligion & de l'Egliſe, doit devenir par cette raiſon la propre Egliſe de S. Pierre; ainſi fût établie & fixée à Rome la Chaire éternelle. C'eſt cette Egliſe Romaine, qui enſeignée par S. Pierre & ſes Succeſſeurs, ne connoît point d'héréſie.... ainſi l'Egliſe Romaine eſt toûjours vierge, la foi Romaine eſt toûjours la foi de l'Egliſe. On croit toûjours ce qu'on a crû, la même voix retentit partout, & Pierre demeure dans ſes Succeſſeurs le fondement des Fidéles, c'eſt Jeſus-Chriſt qui l'a dit. Le ciel & la terre paſſeront plûtôt que ſa parole.

Ainſi parloit ce grand homme, & en établiſſant la perpétuité divine de la Chaire de Pierre, fondée ſur la parole de Jeſus-Chriſt même, il vous annonçoit que vous, qui vous révoltez contre elle, vous paſſerez ſans altérer ſa ſolidité, & ſans interrompre ſa durée. Que vous paſſerez malgré les appuis qui vous ſoutiennent; que vous paſſerez ſans que cette Egliſe éternelle ſouffre la moindre variation dans ſa foi: qu'elle ſubſiſtera en vous condamnant: qu'elle ſubſiſtera aſſez après votre condamnation, pour voir le ſouvenir de votre entrepriſe effacé de deſſus la terre, & pour en triompher comme elle l'a fait juſqu'ici de toutes les nouveautés.

Troiſiéme Auteur qu'on ne peut encore ſoupçonner, c'eſt le célébre M. de Launoy; dans une de ſes lettres, où il combat l'opinion de Bellarmin de l'infallibilité des Papes; il reconnoît les juſtes prérogatives de l'Egliſe de Rome, & l'autorité perpétuelle de la Chaire Apoſtolique. Bellarmin avoit cité pour ſon ſentiment pluſieurs textes des Saints Pères qui lui paroiſſoient déciſifs. M. de Launoy répond à chaque texte en particulier, qu'ils doivent être entendus, non du Pape, mais de l'Egliſe de Rome & du Siége Apoſtolique.

mano Pontifice, ſed de Eccleſiâ Romæ conſtitutâ & Sede Apoſtolicâ intelligendos.

Ainſi c'eſt de la foi du Siége Apoſtolique & de l'Egliſe de Rome, qu'il explique ces paroles attribuées à S. Luce Pape & Martyr, qu'en vertu de la prière de Jeſus-Chriſt pour Pierre, elle n'a jamais ſuccombé aux héréſies.

Sic de Sedis Apoſtolicæ & Eccleſiæ romæ conſtitutæ fide intelligenda eſſe vult illa quæ S. Lucio Pontifici & Martyri tribuuntur verba *quòd* nimirum *vi divinæ Chriſti pollicitationis dicentis :* Ego rogavi pro te, &c. *Eccleſia Romana hæreticis pravitatibus nunquam ſuccubuerit.*

C'eſt de l'Egliſe de Rome, ſelon M. de Launoy, que Leon IX. a dit que la prière de Jeſus-Chriſt pour Pierre a été ſi efficace, que ſa foi n'a jamais manqué, & ne manquera jamais dans ſon trône.

De Eccleſiâ Romæ conſtitutâ Leo IX, interprete Launoio, dixit : *eam Chriſti orationem :* Ego rogavi pro te Petre, &c. *adeò efficacem fuiſſe* ut *Petri fides nunquam defecerit neque unquam defectura ſit in throno illius.*

C'eſt de l'Egliſe de Rome, ſelon M. de Launoy, que le ſçavant Pape Innocent III. a dit : qu'en vertu de la prière de Jeſus-Chriſt, pour que la foi de Pierre ne manquât point, on porte au Siége de Pierre les cauſes majeures, & principalement celles qui touchent les articles de foi.

De Eccleſiâ Romæ conſtitutâ, Launoio interprete, dixit Innocentius III. Pontifex Doctrinâ conſpicuus : *virtute illius Chriſti orationis :* Ego rogavi pro te Petre, *majores cauſas & eas præſertim quæ articulos Fidei ſpectant ad Petri Sedem eſſe referendas.*

C'eſt de l'Egliſe de Rome, ſelon M. de Launoy, que S. Bernard a dit : qu'il faut porter au Pape les cauſes de la foi ; parce que la foi doit être reparée dans le lieu même, où elle ne peut défaillir ; car à qui eſt-ce qu'il eſt dit, *continue le même Pere*, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point.

Ad Eccleſiam Romæ conſtitutam Launoius pariter refert hæc S. Bernardi verba : *oportet ad Summum Pontificem cauſas Fidei referri ut ibì fides reſarciatur, ubì ea non poteſt ſentire defectum : cuï enim alteri dictum eſt*, proſequitur idem S. Doctor, *ego rogavi pro te, ut non deficiat Fides tua.*

Tous ces paſſages ne ſuffiſent pas pour prouver l'infaillibilité du Pape, dit M. de Launoy ; mais il accorde que ces ſaints Docteurs ont parlez de l'Egliſe Romaine & du ſaint Siége Apoſtolique, où par conſéquent la foi ne manquera jamais, ſelon la Doctrine des ſaints Pères, commentés par ce Docteur François.

Hæc omnia teſtimonia, inquit Launoius, ad ſtabiliendam Summi Pontificis inerrantiam minimè ſufficiunt, ſed ipſe tamen fatetur hos ſanctos Doctores de Eccleſiâ Romanâ ac Sede Apoſtolicâ locutos fuiſſe in quâ proinde Fides nunquam deficiet juxta ſanctorum Patrum Doctrinam prout hanc Gallus iſte Doctor interpretatur.

Ces réponſes de M. de Launoy ont été adoptées par pluſieurs de ceux qui ont écrit après lui, & qui ont traite la même matiere. On peut citer pour exemple le P. Alexandre & le Docteur Dupin, en par-

Has Launoii reſponſiones plures qui poſt ipſum in eodem argumento verſati ſunt adoptarunt, quos inter ex. gr. laudari poſſunt Nat. Alexander & Dupinius. Hic potiſſimum in

tractatu, ubi probare contendit errori obnoxios eſſe Pontifices, objectis reſpondens quæ ex S. Bernardi, Nicolai I. & Leonis IX. teſtimoniis eliciuntur, hæc habet notatu digna: *licèt Eccleſiam Romæ conſtitutam ſemper ſubſiſtere & à Fide non deficere neceſſarium ſit, haud indè ſequitur ejus Epiſcopum in errorem cadere non poſſe.* Et rurſum *non loquitur Bernardus de perſonâ Papæ Romani ſed de Sede Petri; ac proindè ex iſto loco probari tantùm poteſt totam Eccleſiam Romæ conſtitutam non poſſe deficere; at immeritò concluditur Romano Pontifici idem competere privilegium.*

At non aliunde tutiùs quàm ex Gallicanis Epiſcopis accipere poſſumus legitimos ſenſus quos erga Sedem Apoſtolicam induere ac fovere debemus: quos certè ductores ſequendo verendum non eſt nè præfixos limites tranſiliamus. Compertum eſt quam illi curam & vigilantiam in Cleri comitiis adhibuerint ut noſtras libertates & principia quibus illæ nituntur defenderent ac tuerentur, ut ſacra Epiſcopatùs jura ſarcta tectáque ſervarent, & nè quid illis excideret quod ad ſanctorum Patrum conſtantem omnium ſeculorum traditionem non omnino congrueret. Hæc me cogitatio compulit ad eorum hîc verba repræſentanda quibus ſæpe in pluribus ejuſmodi comitiis ſuam & quidem æquam erga Romanam Eccleſiam & Sedem Apoſtolicam venerationem teſtatam eſſe voluerunt.

ticulier le Docteur Dupin dans un traité, où il prouve la faillibilité des Papes, en répondant aux objections tirées de S. Bernard, de Nicolas I, de Leon IX, &c. il dit ces mots remarquables. Quoiqu'il ſoit néceſſaire que l'Egliſe de Rome ſubſiſte toujours, & qu'elle ne perde point la foi, il ne s'enſuit pas delà que ſon Evêque ne puiſſe tomber dans l'erreur. *Et encore* S. Bernard ne parle point de la perſonne du Pape, mais du ſiége de Pierre; ainſi on peut prouver par ſes paroles que toute l'Egliſe de Rome ne peut périr, mais il n'en faut pas conclurre que le Souverain Pontife ait le même privilége.

C'eſt de la bouche des Evêques de France, que nous pouvons apprendre encore plus ſûrement, mes T. C. F. les ſentimens legitimes, que nous devons avoir pour le ſiege Apoſtolique, ſans craindre que des guides ſi éclairés nous conduiſent trop loin. On ſçait qu'elle a été leur attention dans les aſſemblées du Clergé, à ſoutenir nos libertés & les principes qui leur ſervent d'appui, à conſerver le droit ſacré de l'Epiſcopat, & à parler toujours ſur des matières ſi importantes, en conformité des Saints Pères de tous les ſiècles. C'eſt ce qui m'engage à vous préſenter ici, les termes dont ils ont exprimé pluſieurs fois dans ces différentes aſſemblées, leur juſte reſpect pour l'Egliſe Romaine & pour le ſiége Apoſtolique

Conventus Melodunenſis an. 1579. hanc Fidelibus omnibus credendi regulam proponit: *apertâ profeſſione eam Fidem pronuntient quam ſancta Romana Eccleſia Magiſtra, columna & firmamentum veritatis profitetur & colit; ad hanc enim propter ſuam principalitatem neceſſum eſt omnem convenire Eccleſiam.*

L'aſſemblée tenue à Melun en 1579. propoſe à tous les Fidèles pour règle de leur croyance, ce que croit & profeſſe la ſainte Egliſe de Rome, qui eſt la maîtreſſe, & la colomne & l'appui de la vérité, parce que toute autre Egliſe doit s'accorder avec celle-là, à cauſe de ſa principauté.

Digitized by Google

En 1653. les Evêques de France au nombre de trente & un, écrivans au Pape Innocent X. rappellent en ces termes les ſentimens de l'Egliſe des prémiers ſiécles ſur le même ſujet : elle ſçavoit bien que les jugemens rendus par les Papes, pour affermir la règle de la foi ſur la conſultation des Evêques (ſoit que leurs avis y ſoient inſerés,ſoit qu'ils ne le ſoient pas, comme ils le jugent plus à propos) ſont emanés de l'autorité ſouveraine que Dieu leur a donnée dans toute l'Egliſe, de cette autorité à laquelle tous les Chrétiens ſont obligés par le devoir que leur impoſe leur conſcience, de ſoumettre leur eſprit ; & cette connoiſſance ne lui venoit pas ſeulement de la promeſſe que Jeſus-Chriſt a faite à S. Pierre, mais auſſi de ce qu'avoient ordonné les Papes précédens, &c.

Anno 1653. triginta & unus regni Præſules in ſuis ad Innocentium X. literis primævæ Eccleſiæ hoc de argumento ſenſus in hæc verba cogunt : *perſpectum enim habebat* (vetuſtæ ætatis Eccleſia) *non ſolùm ex Chriſti Domini noſtri pollicitatione Petro factâ, ſed etiam ex actis priorum Pontificum judicia pro faciendâ regulâ Fidei à Summis Pontificibus lata ſuper Epiſcoporum conſultatione (ſive ſuam in actis relationis ſententiam ponant, ſive omittant, prout illis libuerit) divinâ aquè ac Summâ per univerſam Eccleſiam autoritate niti, cui Chriſtiani omnes ex officio ipſum quoque mentis obſequium præſtare teneantur.*

L'aſſemblée de 1660. tient un langage conforme dans une lettre qu'elle écrit au Pape Alexandre VII. Les Prélats qui compoſoient cette Aſſemblée, parlent du ſiége Apoſtolique ſous le nom de la montaigne Sainte, vers laquelle tous les Fidéles doivent tourner leurs yeux. C'eſt ſur cette montagne, *ajoûtent-ils*, que, comme l'a dit ſaint Auguſtin parlant à ſon peuple, nous vous donnons la pâture, & nous la recevons nous-mêmes, & puiſque c'eſt en ce lieu que le Seigneur enſeigne, c'eſt-là auſſi que nous avons réſolus, ſelon le langage de Tertullien, de fixer notre croyance, de finir nos recherches, ſans vouloir rien trouver au-delà.

Conſona his ſunt quæ conventus anni 1660. ad Alexandrum VII. ſcripſit. Hujus cœtûs Epiſcopi de Sede Apoſtolicâ loquuntur tanquam de monte ad quem omnes Fideles convertere oculos debeant ; addúntque : *in hoc monte nos ipſi paſcimur (ut ait divus Auguſtinus ad populum ſuum) paſcimur vobiſcum & quia in eo Dominus docet, ſtatuimus ibi ſecundùm verba Tertulliani finem quærendi, ſtationem credendi, expunctionem inveniendi.*

En 1663. on voit le même langage & le même eſprit, dans la lettre circulaire que les Evêques aſſemblés adreſſérent à tous les Archevêques & Evêques du Royaume, on lit ces paroles : la ſoumiſſion que nous avons accoûtumé de rendre au ſaint Pére, eſt comme l'héritage des Evêques de France... c'eſt le point ſolide de notre

Anno 1663. perſpicere eſt eaſdem loquendi formulas ex eodem ſpiritu profectas in encyclicis literis quas Epiſcopi in unum coacti ad regni totius Archiepiſcopos direxerunt. In eis hæc verba leguntur : *obedientia quam ſanctiſſimo Patri* (R. Pontifici) *pro more noſtro exhibemus, eſt veluti avita*

Digitized by Google

Gallicanorum Antiſtitum hereditas. . . Eadem eſt ſolidum gloria noſtra caput quo & Fides noſtra invicta, & noſtra autoritas infallibilis efficitur (loquuntur de infallibilitate quæ ex Epiſcoporum cum Sede Apoſtolicâ conſenſione reſultat) *cùm utramque* (Fidem & autoritatem noſtram) *religionis centro indivulsè annexam retinemus, cúmque Petri Cathedra tùm Fide tùm diſciplinâ in unitate Spiritûs Eccleſiaſtici adhæremus, tunc portæ inferi prævalere nequeunt adversùs autoritatem omnibus tenebrarum poteſtatibus adeò formidandam.*

gloire, qui rend notre foi invincible & notre autorité infaillible (*ils parlent de l'infaillibilité qui réſulte du concert des Evêques avec le ſaint Siége.*) Lorſque nous tenons l'une & l'autre inſéparablement attachées au centre de la Religion, en nous liant au ſiége de ſaint Pierre pour la croyance & la diſcipline dans l'unité de l'eſprit de l'Egliſe, les portes de l'enfer ne ſçauroient prévaloir contre une force ſi rédoutable à toutes les puiſſances des ténébres.

Cœtus an. 1682. licèt eas ſtatuerit propoſitiones pro quibus partim habitus eſt, ab iis tamen non receſſit æquis erga Sedem Apoſtolicam obſequii ſenſibus quorum cœtus anteriores tam ſplendida dederant teſtimonia, imò congregati Præſules de hominibus illis amarè conqueruntur qui *ſacrarum Eccleſiæ Gallicanæ libertatum obtentu primatum B. Petri ejúſque Succeſſorum Romanorum Pontificum à Chriſto inſtitutum, iiſque debitam ab omnibus Chriſtianis obedientiam Sediſque Apoſtolicæ in quâ Fides prædicatur & unitas ſervatur Eccleſiæ reverendam omnibus gentibus majeſtatem imminuere non verentur.*

L'Aſſemblée de 1682. en établiſſant les propoſitions qui en firent en partie le ſujet, n'oublia point ces juſtes ſentimens de reſpect pour le ſiége Apoſtolique, dont les aſſemblées précédentes avoient donné de ſi illuſtres témoignages; les Evêques ſe plaignent même de ceux qui abuſant des libertés légitimes de l'Egliſe Gallicane, affoibliſſent, ſous prétexte de les défendre, la primauté donnée par Jeſus-Chriſt à S. Pierre, & aux ſouverains Pontifes ſes Succeſſeurs, & l'obéiſſance qui leur eſt dûë par tous les Chrétiens, & qui diminuent la majeſté du ſiége Apoſtolique, par lequel l'unité de l'Egliſe ſe conſerve, & dans laquelle la foi eſt annoncée.

Comitia Cleri an. 1700. è re eſſe judicarunt in acta referre narrationem rerum quæ in damnatione libri *des maximes des Saints* acciderant. In eâ narratione poſt Archiepiſcopi Cameracenſis Mandatum quod integrum ibi refertur hæc verba leguntur: *Eccleſiæ inimicos ſtupore perculſit mutatio Cameracenſis Archiepiſcopi tam ſubita. . . . verùm Eccleſia quæ novit gratiam obedientiæ annexam, agnovit in hoc Archi-Præſulis obſequio naturalem Chriſtianæ humilitatis ac ſubordinatio-*

L'aſſemblée du Clergé tenue en 1700. jugea à propos d'inſérer dans le Procès-verbal, une rélation de ce qui s'étoit paſſé auparavant dans la condamnation du livre des maximes des Saints. C'eſt dans cette rélation, où après le Mandement de feu M. l'Archevêque de Cambray, qui eſt rapporté, on lit ces paroles: Les ennemis de l'Egliſe parurent ſurpris d'un changement ſi ſoudain. . . . mais l'Egliſe qui ſçait la grace attachée à l'obéiſſance, reconnut dans la ſoumiſſion de cet Archevêque un effet de l'humilité Chré-

tienne, & de la ſubordination Eccléſiaſtique. Il y a un premier Evêque, il y a un Pierre prépoſé par Jeſus-Chriſt même à conduire tout le troupeau. Il y a une Mère Egliſe, qui eſt établie pour enſeigner les autres, & l'Egliſe de J. C. fondée ſur cette unité, comme ſur un roc immobile, eſt inébranlable.

nis Eccleſiaſticæ effectum; nempè unus eſt primus Epiſcopus, unus adeſt Petrus toti gregi regendo a Chriſto ipſo prepoſitus. Una eſt Mater Eccleſia ceteris docendis inſtituta, atque Jeſu Chriſti Eccleſia ſuper hanc unitatem fundata tanquam ſuper Petram immotam eſt inconcuſſa.

En remontant de ſiécles en ſiécles, on trouve dans l'Egliſe de France, & dans les Auteurs les plus attachés à nos libertés, les mêmes principes & le même langage. On en trouve même qui paroiſſent avoir été peut-être trop loin, & dont j'omets à deſſein les témoignages. Tel eſt celui des Seigneurs François écrivans à Clement V. pour lui demander la condamnation de la mémoire de Boniface VIII. Celui de Jean de Paris, Théologien du même ſiécle, ſi célebre pour avoir ſoutenu les droits de Philippe le Bel, contre les entrepriſes du Pape Boniface. Celui de l'Evêque de Meaux parlant au Conſiſtoire à Eugène IV. au tems du Concile de Florence, au nom du Roi Charles VII. dont il étoit Ambaſſadeur. Ces témoignages pourroient paroître trop forts, en ce qu'ils ſemblent attribuer au Pape même ce que les autres que nous avons cités, diſent ſi expreſſément de l'Egliſe de Rome & du ſiége Apoſtolique, je paſſe aux deux célébres Cardinaux Pierre d'Ailly & Nicolas de Cuſa.

Si gradatim præcedentia ſecula decurramus Eccleſiam Gallicanam comperiemus, Autoreſque juribus noſtris & libertatibus in primis addictos eadem paſſim inculcare principia, iiſdemque verbotum formulis uti. Occurrent etiam qui ultra fortè quam par eſt progredi videntur, quorum propterea teſtimonia datâ operâ omittimus. Ejuſmodi eſt illud Gallorum procerum in Epiſtolâ ad Clementem V. pro eliciendâ ab eo Bonifacii VIII. damnatione: illud Joannis Pariſienſîs ejuſdem ævi Theologi cujus celebre eſt nomen ob propugnata jura Philippi Regis adversùs ejuſdem Bonifacii auſus: illud Meldensîs Epiſcopi in oratione ad Eugenium quartum habitâ Caroli VII. nomine cujus erat orator, cùm Florentina Synodus celebraretur. Hæc teſtimonia ultra quam par eſt efferri videntur quoniam id ipſis Romanis Pontificibus adſerere ac vindicare videntur quod alia nobis exſcripta tam diſertè de Eccleſiâ Romæ conſtitutâ & Sede Apoſtolicâ adfirmant (*hoc eſt ejus in retinendâ Fide indeficientem & immobilem firmitatem*). Duorum ergo celebrium Cardinalium Petri Alliacenſis & Nicolai Cuſani teſtimonia ſubjicio.

Celui-ci dans l'ouvrage de la Concordance Catholique, qu'il dédie au Concile de Bâle, & qu'il ſoumet à la cenſure de ce Concile, ſoutient avec force la ſupériorité du Concile général ſur les Papes. Il ſoutient de même, que ceux-ci ſont faillibles, & que quelques-uns d'entre-eux ſont tombés dans l'erreur, comme Liberius & Honorius. Mais il enſeigne en même tems que

Hic in opere concordantiæ Catholicæ quod Baſileenſi Synodo obtulit & ejuſdem Synodi cenſuræ, ſubjecit, Concilii generalîs ſupra PontificemR. autoritatem propugnat. Quin & Pontifices ab errore tutos non eſſe docet, imò & eorum aliquos uti Liberium & Honorium in errores incidiſſe. At ſimul docet Cathedram Romanam,

Cathedram

Cathedram Petri nunquam poſſe deficere.

la Chaire Romaine, *la Chaire de Pierre ne peut manquer.*

Statim ait *unam è dotibus Eccleſiæ eſſe ut primam Cathedram habeat, iſtam verò eſſe Petri Cathedram*, addit quòd licèt aliqui ut Liberius & Honorius in Cathedrâ Petri aliquandiù Sedentes in errorem & Schiſma ſeducti ceciderint, Sedes tamen abſque vitio *remanſit*. Et tandem concludit *Cathedram hanc indefectibiliter duraturam eſſe uſque ad conſummationem ſeculi.*

Il dit d'adord que c'eſt *une des proprietés de l'Egliſe, d'avoir une Chaire première, & que c'eſt celle de Pierre.* Il ajoûte, *qu'encore que quelques-uns aſſis dans cette Chaire de Pierre, comme Liberius & Honorius, ſoient tombés dans l'erreur & dans le ſchiſme, toutefois la Chaire eſt demeurée ſans tache.* Enfin il conclud, *que cette Chaire doit durer immanquablement juſqu'à la conſommation des ſiécles.*

Cardinalis Petrus Alliacenſis fuit, ut omnibus notum eſt, unus è celeberioribus noſtrarum libertatum defenſoribus tempore Concilii Conſtantienſis, ſictamen loquitur in ſuo contra errores Monteſoni ſcripto: *ad primam Sedem Apoſtolicam pertinet autoritate judiciali ſupremâ circa ea quæ ſunt Fidei judicialiter* (id eſt, interprete Languetio, deffinitivè & ultimo judicio : *en dernier reſſort.*) *Definire, quia Fides primæ Sedis nunquam deficit. De hâc ſanctâ Sede in perſonâ Petri in eâ Sedentis dictum eſt*: Ego rogavi pro te, ut non deficiat Fides tua.

Le Cardinal Pierre d'Ailly a été, comme tout le monde ſçait, un des plus célébres défenſeurs de nos libertés, au tems du Concile de Conſtance. Voici cependant comment il parle dans ſon écrit contre les erreurs de Monteſſon : Il appartient au premier Siége Apoſtolique de prononcer en dernier reſſort ſur les points qui regardent la foi, parce que la foi du premier Siége ne manque jamais; c'eſt de ce Siége ſaint dont il a été dit en la perſonne de ſaint Pierre, qui y préſidoit : *j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point.*

Si in anterioribus ſeculis ſolidæ pariter non deſunt libertatũ noſtrarũ probationes, in his eumdem inveniemus etiam ſpiritum eadémque principia ut ex teſtimoniis quæ nobis ſuppeditat ævum Caroli Magni atque Hincmari facilè percipitur. Primus ità loquitur in libris ipſius nomen præſeferentibus : *Eccleſia Romana ceteris Eccleſiis à Domino prælata ab omnibus Fidelibus conſulenda eſt, præſertim cùm non ab aliis ſcripturis niſi ab his quas illa inter Canonicas recipit teſtimonia ſint ſumenda : nec aliorum Doctorum niſi eorum qui à Gelaſio vel aliis illius ſanctæ Sedis Pontificibus ſuſcepti ſunt dogmata ſunt amplectenda. Hæc ſancta Fidei ſpiritualibus munita armis horren-*

Si dans les ſiécles antérieurs nous trouvons encore des preuves ſolides de nos libertés, nous y trouvons auſſi le même eſprit & les mêmes principes; le ſiécle de Charlemagne & d'Hincmar, nous en fournit des témoignages. Le premier parle ainſi dans les livres qui portent ſon nom : L'Egliſe Romaine, élevée au-deſſus de toutes les autres Egliſes, doit être conſultée par tous les autres Fidéles, d'autant plus qu'on ne reconnoit pour écriture Canonique que celle que cette Egliſe reçoit, & qu'on ne connoit de Docteurs, que ceux dont les ouvrages ont été reçus par Gelaſe & par les autres Souverains Pontifes. C'eſt elle qui munie des armes de la foi, a réſiſté aux monſtres de l'héréſie, & préſente à toutes les Egliſes Catholiques la coupe ſa-

Digitized by Google

lutaire de la Doctrine, par le miniſtère de la Prédication. C'eſt de cette Egliſe que toutes les autres Egliſes Catholiques doivent attendre du ſecours pour fortifier leur foi, puiſqu'elle n'a ni tâche, ni ride, qu'elle foule aux pieds l'erreur, & qu'elle fortifie la foi dans l'eſprit des Fidèles; ſi beaucoup ſe ſont ſéparés de ſa Communion, notre Egliſe (*de France*) ne s'en eſt jamais écartée, &c.

dis atrocibúſque Hereſum obſtitit monſtris & melliſlua Prædicationis pocula Catholicis per orbem miniſtras Eccleſiis. Omnes Catholicæ debens obſervare Eccleſiæ ut ab eâ poſt Chriſtum ad muniendam Fidem adjutorium petant quæ non habens maculam nec rugam portenſoſa hæreſum capita calcat & Fidelium mentes in Fide corroboras, à cujus ſanctâ Communione multis recedentibus noſtra tamen partis nunquam receſſit Eccleſia (Hoc eſt Eccleſia Gallicana) &c.

Hincmar, ce défenſeur zélé de la Souveraineté de nos Rois, de leur indépendance, & de nos libertés, n'eſt pas moins précis. Il ſuffit, *dit-il*, aux perſonnes pieuſes & Catholiques de s'en tenir à ce qu'enſeigne l'Egliſe de Rome, Egliſe Sainte, Catholique, Apoſtolique & la Mère des autres Egliſes. *Un peu plus haut il avoit dit :* Nous ſuivons ce qu'enſeigne la ſainte Egliſe de Rome, c'eſt Elle qui nous a engendré dans la foy, qui nous a nourris du lait de la Catholicité, qui nous a fortifiés par cette ſolide nourriture qui vient du Ciel, qui nous a perfectionnés par ſa diſcipline ſalutaire, qui nous a formés à inſtruire les autres, & qui avec l'aide de Dieu nous a élevés au miniſtère de la parole, & ſur la Chaire de la vérité.

Hincmarus, ſtudioſus ille defenſor ſupremæ nulliſque ſubditæ in temporalibus Regum noſtrorum autoritatis atque libertatum noſtrarum, ſuam non minùs clarè hâc in re mentem aperit : *Piis* inquit *devotis atque Catholicis hoc debes ſufficere quod omnium Eccleſiarum Mater Sancta Catholica atque Apoſtolica docet Romana Eccleſia.* Paulò ſuprà dixerat *: Nos ſequimur quæ Catholica & Apoſtolica nos docet ſancta Romana Eccleſia quæ nos in Fide genuit, Catholico lacte aluit, uberibus Cælo plenis ad ſolidum cibum nutrivit, diſciplinâ orthodoxâ ad perfectum virum perduxit & ad alios inſtruendos ſuâ probatione inſtituit, atque in doctrinali Cathedrâ fautore & adjutore Domino, ſublimando Conſtituit.*

Je n'ai cité juſqu'ici que des Auteurs François, & des Auteurs déclarés pour nos libertés, & des Auteurs, qui la plûpart ont parlez ſi nettement ſur l'autorité de cette Egliſe Apoſtolique, & ſur la pureté de ſa foi, dans le tems & dans les ouvrages mêmes où ils défendoient expreſſément ce que nos écoles ſoutiennent depuis ſi long-tems contre les Théologiens Ultramontains.

Haud alios hactenus laudavi ſcriptores quàm Gallos & ex Gallis eos ferè qui tam nitidè de hujùs Eccleſiæ Apoſtolicæ autoritate ejúſque Fidei puritate loquuti ſunt in eis ipſis operibus, in quibus datâ operâ propugnabant quæ Scholæ noſtræ à multo tempore adversùs Theologos ultra montes poſitos tuentur. Non eſt opus ut ad ſuperiora ſecula recurrendo vetuſtioris ævi monumenta executiamus quibus ſanctorum Patrum cum noſtrorum autorum teſtimoniis concentum demoſtremus. Nam Patrum textus hùc pertinentes nullus ignorat.

Si je m'abſtiens de chercher en remontant plus haut, dans les monumens des prémiers

Non aliorum ergo veterum Patrum textus producam, quàm Tertulliani

& Irenæi, prout eos ipſe Queſnelius refert & interpretatur in aliquo è ſui operis, quod in ſui defenſionem elucubravit; ut noſtrorum certitudinem principiorum ex iis ipſis intelligatis quorum profectò è re eſſet ea prorſus convellere aut ſaltèm elevare. Quis ambigat, inquit Queſnelius de Sede Apoſtolicâ loquens, quin Apoſtolica traditio in his Eccleſiis matricibus & originalibus reperiatur: *conſtat proinde*, inquit Tertullianus, *omnem Doctrinam, quæ cum illis Eccleſiis Apoſtolicis, matricibus & originalibus Fidei conſpiret, veritati deputandam, quippe quæ exprimat quod Eccleſiæ ab Apoſtolis, Apoſtoli à Chriſto, Chriſtus à Deo accepit.* Et quoniam Eccleſia Romana ab Apoſtolorum Principibus condita eſt; conſtat juxta S. Irenæi verba, qui ad nos vigentem in Eccleſiis Orientis matricibus & originalibus traditionem adtulit, quòd *ad Romanam Eccleſiam propter potiorem principatum, neceſſe eſt* in Doctrinâ Fidei *omnem convenire Eccleſiam.* Ipſa eſt dubio procùl harum Eccleſiarum Princeps, quas Matrices & Originales Fidei Tertullianus appellat; *à quibus*, ut idem ait, *traducem Fidei & ſemina Doctrinæ ceteræ Eccleſiæ exinde mutuatæ ſunt, & quotidie mutuantur, ut Eccleſiæ fiant.*

ſiècles, de quoi montrer la concorde des ſaints Pères, avec les témoignages des Auteurs de notre Nation, c'eſt que ces textes des ſaints Pères ne ſont ignorés de perſonne.

Je me borne ſeulement à rapporter ici les textes de Tertullien & de S. Irenée, tels que le P. Queſnel les rapporte, & les paraphraſe lui-meme dans un des Ouvrages qu'il a écrit pour ſa défenſe; vous reconnoîtrez la certitude des principes par l'aveu même de ceux qui ont le plus d'intérêt de les combattre: Qui doute, dit Queſnel, en parlant du ſaint Siége, qu'on ne trouve la tradition Apoſtolique dans ces Egliſes Primitives? Il ne faut pas douter, *dit Tertullien*, que toute Doctrine qui s'accorde avec ces Egliſes Apoſtoliques, qui ſont les Egliſes Matrices & Originales de la foi, ne doive être cruë véritable, *comme contenant ce que les Egliſes ont reçû des Apôtres, les Apôtres de Jeſus-Chriſt, & Jeſus-Chriſt de Dieu ſon Père, & comme l'Egliſe Romaine a été fondée par les deux prémiers Apôtres; il eſt certain, ſelon ces paroles ſi reſpectables du grand S. Irénée, qui nous a apporté la tradition des Egliſes Matrices & Originales de l'Orient*, que toute l'Egliſe doit convenir avec l'Egliſe Romaine, (*dans la Doctrine de la foi*) à cauſe de l'excellence de l'autorité, de la grandeur de ſon origine au-deſſus des autres Egliſes. *Ad quam Romanam Eccleſiam propter potiorem principatum, neceſſe eſt omnem convenire Eccleſiam. Elle eſt ſans doute la principale des Egliſes Matrices & Originales de la foi, fondée par les Apôtres, d'où les vaiſſeaux de la foi & les ſémences de la vraye Doctrine, ſont venuës aux autres Egliſes, & d'où les autres les reçoivent de jour en jour pour devenir des Egliſes*, à quibus traducem Fidei, & ſemina Doctrinæ ceteræ exinde mutuatæ ſunt, & quotidie mutuantur, ut Eccleſiæ fiant.

En ipſe Queſnelius, qui veſtram, & ſuam damnationem pronuntiat; ſententiámque ab ipſo pronuntiatam omnium ſeculorum Patres, omnéſque Gallici auctores, de quibus nulla poteſt eſſe ſuſpicio, unanimi calculo

Voilà Queſnel lui-même qui vient de prononcer votre condamnation & la ſienne; qui la prononce en conformité de tous les ſiècles, de tous les ſaints Pères, de tous les Auteurs François les moins ſuſpects. Entendez ce qu'il vous plaira ſous le nom du ſaint Siége Apoſ-

tolique, de l'Egliſe de Rome, de cette Egliſe Mère qui a enfanté les autres Egliſes, & qui eſt leur première Maitreſſe, qui les a inſtruites dans la foi : il faut convenir aujourd'hui, qu'en quelque ſens que vous preniez ces mots, tous dans cette Egliſe eſt contre vous. Les Cardinaux unis à leur Chef prononcent contre le livre, & les 101. *propoſitions que vous défendés, le même Anathème que le S. Père ; la Conſtitution devient leur ouvrage, pour ainſi dire, auſſi bien que celui du Vicaire de J. C. les divers témoignages qu'ils rendent, tantòt en corps, & tantòt ſeparément, vous ſont connus. Tous les Ordres de l'Egliſe qui ſont dans cette Capitale du monde Chrétien, ſouſcrivent avec reſpect au jugement du S. Père, aucun ne réclame, ne proteſte, n'appelle avec vous. Un ſeul de ſes membres l'a fait, & tous les autres en gemiſſent. Reſte à vous demander à préſent à vous, qui dites ſi hardiment que cette Conſtitution* renverſe la Foy, la Morale & la Diſcipline *à vous qui y trouvés, dites vous, des* erreurs *intolérables, à vous qui dites* qu'elle excite les gémiſſemens des gens de bien, & les inſultes des Hérétiques; *reſte, dis-je, à vous demander, comment vous accorderez ces prétentions, avec ce que la tradition nous apprend de la pureté perpétuelle de cette Egliſe? Le ſiége Apoſtolique* où la foi ne défaillit point, *a donc accepté ce qui détruit la foi? Cette Egliſe* qui ne tombe dans aucune erreur, *eſt donc devenuë l'Evangeliſte même de l'erreur? Cette Egliſe* qui ne s'écarte point de la foi, quand même ſon Evêque s'en écarteroit, *a donc adhéré au renverſement de la Foi?*

confirmant, quæcumque à vobis adimplendã horumce nominum ideam, *ſancta Sedes, Sedes Apoſtolica, Eccleſia Romana, Eccleſia quæ ceterarum Mater eas genuit, & veluti Magiſtra eas imbuit*, excogitentur; omnia proinde vobis adverſantur. Sacer purpuratorum Patrum Senatus ſuo capiti adhærens, idem adversùs librum & 101. Propoſitiones, quas vos præfractè defenditis, quod S. Pater Anathema intorquet : Conſtitutio perinde ad eos pertinet, ut ità loquar, atque ad ipſum Jeſu Chriſti Vicarium : teſtimonia, quæ tùm conjunctim, tùm ſingulatim ab eis identidem reddita ſunt, vobis optimè comperta ſunt atque explorata. Omnes Eccleſiæ ordines, qui in hâcce Chriſtiani Orbis Metropoli reſident, Pontificis judicio debitâ veneratione ſubſcribunt, nemo reclamat, nemo proteſtatur, nemo vobiſcum appellat, dempto uno, qui aliorum gemitus provocavit. Supereſt ergo ut à vobis petam, qui tàm audacter pronuntiatis, Conſtitutione *Unigenitus* Fidem, Doctrinam moralem, ac diſciplinam everti, errores in eâ intolerabiles contineri, eamque ciere tùm proborum gemitus, tùm contumelias Hæreticorum; ſupereſt, inquam, ut à vobis petam, qua ratione quæ tam furiosè à vobis jactantur, cum iis concilietis, quæ de Eccleſiæ Romanæ perpetuâ puritate conſtans traditio docet? Ergóne Sedes Apoſtolica, *in quâ nunquam Fides deficit?* Id recipit & amplectitur, quo Fides evertitur? Ergóne Eccleſia illa quæ *in nullum unquam errorem incidit*, erroris promulgatrix effecta eſt? Ergóne Eccleſia illa *quæ à Fide nunquam declinat*, aberrante ipſo ejus Epiſcopo; Fidei jacturæ conſenſit?

Cette Chaire où Pierre parlera toujours, & dont le miniſtère eſt éternel, *eſt donc aujourd'hui une Chaire d'erreur, où l'on prêche avec applaudiſſement la ruine* du

Ergòne Cathedra illa, *in quâ ſemper Apoſtolorum Princeps loquitur, & cujus æternum eſt miniſterium*, in Cathedram erroris evaſit, in quâ liberè

prædicetur, quo primum divinæ legis præceptum funditus labefactatur? Quid ad hæc, quæſo, vobis reſponſi ſuppetit?

Sed præterea petere à vobis debemus, quî cum hâc Eccleſiâ *conveniatis*, cujus errores ut dicitis *proborum omnium gemitus excitant*? demum enim, ut ex Irenæo accepiſtis, *ad hanc Eccleſiam neceſſe eſt omnem Eccleſiam*, & quidem ut ipſe Queſnelius interpretatur, *in Doctrinâ Fidei convenire*. Neceſſe eſt ut aliæ omnes Eccleſiæ *ex eâ quotidie vera Doctrina ſemina mutuentur, ut Eccleſiæ fiant*. Ab eâ vos tamen veram Doctrinam minimè hauritis, qui eam, quam vobis exhibet, erroris & falſitatis inſimulatis. *Neque in Fidei Doctrinâ cum illâ convenitis*, quoniam decretum, quod illa ſuſcipit ac tuetur, veram Fidem deſtruere, obſcurare & evertere dictitatis; enimvero quæ tandem *conventio Chriſti ad Belial*, vel erroris cum veritate? Demonſtratum igitur manet quod ſtatim aſſeruimus. Pro vobis non ſtat centrum unitatis Catholicæ, autoritas Apoſtolicæ Cathedræ ſinè quâ tamen nulla unquam ſocietas veram Eccleſiam ſe meritò dicere, aut veræ Eccleſiæ membrum eſſe poterit.

prémier Commandement de Dieu? *Répondez, ſi vous le pouvez?*

Mais il faut vous demander encore, comment vous convenez *avec cette Egliſe, dont les* égarémens, *dites-vous*, ſont gémir tous les gens de bien; *car enfin, vous venez de l'entendre. S. Irénée l'a dit, & Queſnel après lui*. Il faut que toute l'Egliſe convienne avec cette Egliſe Romaine, *& qu'elle y convienne, comme le P. Queſnel l'a dit lui-même*, dans la Doctrine de la Foi. *Il faut que toute autre Egliſe reçoive de celle-là* de jour en jour la vraye Doctrine, pour être de la véritable Egliſe; *cependant vous ne la recevez pas d'elle, cette vraye Doctrine, puiſque vous accuſez de fauſſeté & d'erreur la Doctrine qu'elle vous préſente;* vous ne convenez pas avec elle dans la Doctrine de la Foi, *puiſque vous dites que le décret qu'elle reçoit, détruit, obſcurcit & renverſe la vraye Foi. Car enfin*, quelle convention de Jeſus-Chriſt & de Bélial, *& de l'erreur avec la vérité? Voilà donc la démonſtration de ce que j'ai avancé d'abord, vous n'avez point pour vous le centre de l'unité Catholique, l'autorité de la Chaire Apoſtolique, ſans laquelle néanmoins jamais aucune Société ne pourra ſe dire, ni la vraye Egliſe, ni même être de la vraye Egliſe, & en faire partie.*

Digitized by Google

Nº. IV.

Extrait de l'Inſtruction Paſtorale de M. de Fenelon, Archevêque & Duc de Cambrai, pour l'acceptation de la Bulle Unigenitus, *donnée le 29. Juin* 1714.

Excerptum ex Documento Paſtorali D. Fenelonii, Archiepiſcopi & Ducis Cameracenſis, pro acceptatione Bullæ *Unigenitus*, dato die 29. Junii an. 1714.

Nº. VI.

Pendant que S. Auguſtin parloit ainſi à tout le puiſſant parti de Pélage, comment eſt-ce que le ſaint Pontife Zozime écrivoit aux très-nombreux Evêques de l'Egliſe d'Afrique? Quoique la tradition des Pères, *diſoit-il*, ait attribué au ſiége Apoſtolique une ſi grande autorité que perſonne ne diſpute ſur ſon jugement. . . . vous ne l'ignorez pas, mes très-chers Frères, & vous devez, comme Evêques le ſçavoir ; cependant quoique nous ayons tant d'autorité, que perſonne ne puiſſe retoucher notre jugement, nous n'avons néanmoins rien fait, qu'en vous le communicant volontiers par nos Lettres. C'eſt ce que nous avons bien voulu donner à la fraternité, &c. *De quels anathèmes ce Pontife n'eût-il pas foudroyé le P. Queſnel & tout ſon parti, s'il leur avoit oüi dire :* la Conſtitution renverſe de fond en comble la vraye foi. Recevrons-nous les définitions fauſſes ? Ferons-nous des héréſies, de peur qu'il n'arrive un ſchiſme, & anéantirons-nous la vérité, c'eſt-à-dire, Jeſus-Chriſt même ? . . . Lorſque nous ne voudrons point accepter les déciſions (*du Pape*). Il n'a ni le droit, ni le pouvoir de nous faire accepter.

Dum S. Auguſtinus formidandam Pelagii factionem ità alloquebatur ; quibus nam verbis Zozimus Pontifex Maximus ad numeroſos Africanorum Epiſcoporum cœtus ſcribebat ? *Quamvis*, inquiebat, *Patrum traditio tantam Sedi Apoſtolicæ autoritatem tribuerit, ut nullus de ipſius judicio diſputare audeat. . . . id vos certè non ignoratis, Fratres Chariſſimi, nec idem vos, cùm ſitis Epiſcopi, latere debet ; licèt inquam tantam nos autoritatem habeamus, ut nullus, judicium noſtrum retractare poſſit, tamen nil hâc in re ſtatuere voluimus quod per Epiſtolas noſtras vobis libenter non communicaverimus Cupientes in eo fraternitatibus veſtris dare ſpecimina noſtra, &c.* Quibus non igitur anathematibus Queſnelium ipſiúſque ſectatores oneraſſet Pontifex iſte, ſi illos ſic loquentes audiſſet : *Conſtitutio* (Pontificia) *veram Fidem funditus evertit ac peſſundat. An falſas admittemus definitiones ? Hæreſes-ne procreabimus, nè ſchiſma adoriatur ? An ne veritatem, id eſt, Jeſum Chriſtum ipſum delebimus ? . . . Cum deciſiones Summi Pontificis acceptare nolemus, neque jus neque poteſtatem habet ille nos ad eas acceptandas adigendi.*

C'eſt ſuivant ce principe que le ſaint Pontife Hormiſdas ne croyoit point excéder les

Eo nixus Doctrinæ capite (nimirum judicia R. Pontificis à nemine

retractari poſſe) ſanctus Hormiſdas R. Pontifex ſuæ poteſtatis limites tranſilire non arbitrabatur cùm Schiſmaticos ut ad Eccleſiæ communionem admitterentur, atque alios etiam Epiſcopos, ne excepto quidem Conſtantinopolitano, ut de illorum orthodoxiâ ſibi conſtaret, ſubſcribere cogebat huic formulario. *Prima ſalus eſt rectæ Fidei regulam cuſtodire & à Patrum traditione nullatenus deviare; quia non poteſt Domini noſtri Jeſu Chriſti prætermitti ſententia dicentis :* Tu es Petrus & ſuper hanc petram ædificabo Eccleſiam meam. *Hæc quæ dicta ſunt rerum probantur effectibus, quia in Sede Apoſtolicâ immaculatâ eſt ſemper ſervata Religio. Unde ſequentes in omnibus Apoſtolicam Sedem & prædicantes ejus omnia Conſtituta, ſpero ut in unâ communione vobiſcum quam Sedes Apoſtolica exigit eſſe merear, in quâ eſt integra & verax Chriſtiana Religionis ſoliditas. Promitto etiam ſequeſtratos à Communione Eccleſiæ Catholicæ, id eſt, non in omnibus conſentientes Sedi Apoſtolicæ, eorum nomina inter ſacra me non recitaturum eſſe myſteria. Si autem mihi contingat aliquid dubium & incertum aggredi quod huic meæ declarationi non congruat, jam tunc memet agnoſco ipſo meo judicio illorum conſortem & ſocium quos hîc condemno.*

bornes de ſon pouvoir, en faiſant ſigner les Schiſmatiques pour leur réunion, & même pour les autres Evêques, ſans en excepter celui de Conſtantinople, pour s'aſſurer qu'ils n'étoient point Schiſmatiques, le formulaire que voici. Le premier point pour le ſalut, c'eſt d'obſerver la règle de la Foi, & de ne s'écarter en rien de la tradition des Pères. Car on ne peut perdre de vûë cet Oracle de *Jeſus-Chriſt* : Tu es Pierre, & ſur cette pierre je fonderai mon Egliſe. Ces paroles ſont vérifiées par l'événement, puiſque la Réligion Catholique a été toujours inviolablement conſervée dans le ſiége Apoſtolique, c'eſt pourquoi nous ſuivons en tout le ſiége Apoſtolique & nous enſeignons tout ce qu'il a décidé. Par conſéquent j'eſpère que je ſerai avec vous dans la même Communion que ce Siége demande, & dans laquelle ſe trouve l'entière & parfaite ſolidité de la Réligion Chrétienne. Nous promettons auſſi que nous ne nommerons point dans les ſacrés myſtères ceux qui ſont privés de la Communion de l'Egliſe Catholique, c'eſt-à-dire, qui ne ſont pas unis de ſentimens en tout avec le ſiége Apoſtolique. Que s'il m'arrive de tenter quelque choſe de douteux, par rapport à ma déclaration préſente, je me reconnois auſſi-tôt par ma propre condamnation, complice de ceux que je condamne ici.

Avertat Deus ut actus tam ſolemnis cuï Epiſcopi Schiſmatici ſubſcribere tenebantur ut ad Eccleſiæ unitatem redirent unquam habeatur tanquam inanis Sermo & otioſus, aut adulatoriè prolatus qui nil ratum fixum ac ſerium ſignificet. Hîc, hîc agitur de ipsâ Filii Dei pollicitatione Petro factâ cujus veritas ſeculorum omnium eventibus comprobatur *Catholicam* nimirum *Religionem in Sede Apoſtolicâ integram & illibatam ſervari.* Hanc

A Dieu ne plaiſe qu'on prenne jamais un acte ſi ſolemnel, par lequel les Evêques Schiſmatiques revenoient à l'unité, pour un compliment vague, & flateur, qui ne ſignifie rien de précis, & de ſerieux. Il s'agit ici de la promeſſe du Fils de Dieu faite à St. Pierre, qui ſe vérifie *de ſiècle en ſiècle par les événemens. Quels ſont ces événemens? C'eſt que* la Réligion Catholique ſe conſerve inviolablement toute *pure* dans le ſiége Apoſtolique. *C'eſt que* cette Egliſe, *comme nous l'entendrons bientôt dire à M. Boſſuet, Evêque de*

Digitized by Google

Maux, eſt toujours vierge, *que* Pierre parlera toujours dans ſa Chaire, *& que* la foi Romaine eſt toujours la foi de l'Egliſe? *C'eſt que quand on demeure* dans ſa Communion, on tient l'entière & parfaite ſolidité de la Réligion Chrétienne. *C'eſt qu'il n'y a point de différence entre ceux* qui ſont privés de la Communion de l'Egliſe Catholique, *& ceux* qui ne ſont pas unis de ſentimens *en tout* avec ce Siége. *Ainſi quiconque contredit la foi Romaine, qui eſt le centre de la tradition commune, contredit celle de l'Egliſe entière. Au contraire quiconque demeure uni à la Doctrine de cette Egliſe* toujours vierge, *ne haſarde rien pour ſa foi. Cette promeſſe quoique générale, quoiqu'abſolue dans une profeſſion de foi, n'a rien de téméraire, ni d'exceſſif pour les Evêques mêmes qu'on oblige de la ſigner dans leur réunion. Gardez-vous donc bien, mes très-chers Frères, d'écouter ceux qui oſeront vous dire que le Formulaire du Pape Hormiſdas, fait il y a douze cent ans, pour rémédier au ſchiſme d'Acace, n'étoit qu'une entrepriſe paſſagère du Siége de Rome. Cette déciſion de foi ſi déciſive pour l'unité, fut renouvellée par Adrien II. plus de trois cent ans après, pour finir le ſchiſme de Photius, & elle fut univerſellement approuvée dans le huitième Concile général. Il y eſt dit que* la Doctrine Catholique a été toujours conſervée ſans tâche dans ce Siége. *Chaque Evêque y promet de ne ſe ſéparer*, ni de ſa Foi, ni de ſa Doctrine, mais de ſuivre principalement *en tout* les déciſions des Pontifes de ce ſiége, *voici la concluſion du Formulaire.* Moi Evêque d'une telle ſainte Egliſe, j'ai ſouſcrit de ma propre main à cette profeſſion, & je l'ai préſentée un tel jour par le miniſtère de vos Légats, à vous Très-Saint; Très-Heureux, & Evangélique Seigneur Suprême, & univerſel le Pontife Adrien, &c. *C'eſt à cette condition que les Evêques revenoient à la ſainte unité, c'eſt à ce prix qu'ils étoient*

nimirum Eccleſiam, ut Boſſuetius Meldenſis Epiſcopus mox declarabit, *ſemper eſſe virginem. Petrum in ſuâ Cathedrâ ſemper locuturum eſſe, ac Fidem Romanam ſemper futuram Eccleſiæ Fidem.* In eo pariter actu tam ſolemni nitidè declaratur *integram & plenam Chriſtianæ Religionis ſoliditatem tunc teneri quando Sedis Apoſtolicæ Communio poſſidetur* nec aliquod eſſe diſcrimen inter eos *qui Eccleſiæ Catholicæ Communione carent* & eos *qui in omnibus non conſentiunt Sedi Apoſtolicæ.* Itaque Fidei Romanæ quæ traditionis Communis eſt centrum, qui contradicit illi Eccleſiæ univerſalis Fidei contradicit. E contra nil in Fide periclitatur qui Doctrinæ hujus Eccleſiæ *quæ ſemper eſt virgo* adhæret. Hæc promiſſio quæ in Fidei profeſſione fiebat (nimirum in omnibus conſentiendi Sedis Apoſtolicæ Doctrinæ) licèt generalis & abſoluta nil temerarium habet, nil immoderatum reſpectu etiam ipſorum Epiſcoporum à quibus ſubſignari illa debet, cùm ad Eccleſiæ unitatem admittuntur. Cavete igitur, Fratres Chariſſimi, illos auſcultetis qui contendere audebunt Papæ Hormiſdæ Formularium à mille jam & ducentis annis confectum ut Schiſmati Acaciano mederetur non fuiſſe, niſi temporaneam Romanæ Sedis uſurpationem. Hæc Fidei definitio pro unitate decretoria poſt trecentos & ampliùs annos ab Hadriano II. ad ſchiſma Photii terminandum renovata fuit, atque in octavo Concilio œcumenico univerſim approbata. In hoc Concilio declaratur *Catholicam Doctrinam illibatam ſemper in Apoſtolicâ Sede ſervatam fuiſſe.* In eo pariter quilibet Epiſcopus pollicetur ſe nunquam à Sedis Apoſtolicæ Fide ac Doctrinâ receſſurum, ſed in omnibus hujuſce

Sedis

Digitized by Google

Sedis Pontificum definitiones ſecuturum. En hujuſce formularii concluſio: *ego Epiſcopus* talis *ſanctæ Eccleſiæ propriâ manu huic Fidei profeſſioni ſubſcripſi atque eam tali die per tuorum Legatorum miniſterium tibi obtuli, ſanctiſſime, feliciſſime ac Evangelice Domine ſupreme & univerſalis Pontifex Adriane, &c.* Non niſi ſub hâc lege Epiſcopi ad ſanctam unitatem revertebantur. Non niſi hoc pretio Catholici cenſebantur. Sine hâc ſubſcriptione nullus in Concilio octavo generali admittebatur.

cenſés Catholiques. Sans cette ſouſcription, perſonne ne pouvoit eſpérer de place dans le huitiéme Concile général.

N°. VII.

NEminem latet D. Boſſuetium Meldenſem Epiſcopum in cœtu Cleri Gallicani an. 1682. calamum ad delineandas quatuor celebres propoſitiones ſtrinxiſſe. Unde nullus æquitate pollens illum tanquam adulationis in Romanam Eccleſiam ſuſpectum recuſare poteſt. Hæc ipſa ſunt verba quæ in pleno illo cœtu protulit.

Nec quiſquam dicat hoc Petri miniſterium (ut ſit Eccleſiæ fundamentum). *Cum ipſo finitum fuiſſe, æterna enim Eccleſia fundamentum, æternum & ipſum eſſe debet. Petrus in ſuis Succeſſoribus vivet. Petrus in ſuâ Cathedrâ ſemper loquetur; id in Concilio Chalcedonenſi confirmarunt ſexcenti atque triginta Epiſcopi. S. Paulus* ſubjungit idem Antiſtes *redux è tertio cœlo ad Petrum inviſendum profectus eſt ut exemplum ipſe venturis ætatibus relinqueret. Idque foret in æternum Conſtitutum, quamtumvis doctus, quamtumvis integer, etiamſi Paulus alter quis foret, inviſendū eſſe Petrum.... Roma prædeſtinata eſt ut ſit Religionis & Eccleſiæ caput: ſic Romæ conſtituta ac ſtabilita fuit Cathedra æterna. Hæc ipſa eſt Romana Eccleſia quæ à Petro ipſiſque Succeſſoribus edocta hæreſes non agnoſcit....ſic Romana Eccleſia ſemper eſt virgo, Romana fides ſemper eſt Eccleſiæ fides; in eâ ſemper creditur quod creditum eſt. Vox eadem inſonat ubique, & Petrus in ſuis Succeſſo-*

N°. VII.

CHacun ſçait que M. Boſſuet, Evêque de Meaux tenoit la plume dans l'Aſſemblée du Clergé de France l'an 1682. *pour dreſſer les quatre fameuſes Propoſitions. Ainſi nul homme équitable ne le peut récuſer comme ſuſpect de flaterie pour l'Egliſe de Rome. Voici comme il parla dans ſon Sermon au milieu de cette Aſſemblée.*

Qu'on ne diſe point que ce miniſtère de S. Pierre finiſſe avec lui. Ce qui doit ſervir de ſoutien à une Egliſe éternelle, ne peut jamais avoir de fin. Pierre vivra dans ſes Succeſſeurs, *Pierre parlera* toujours dans ſa Chaire. C'eſt ce que confirment ſix cent trente Evêques au Concile de Chalcédoine. S. Paul, *dit encore ce Prélat*, étant revenu du troiſiéme Ciel vint voir Pierre, afin de donner la forme aux ſiècles futurs, & qu'il demeurât établi à jamais, que quelque docte & quelque ſaint qu'on ſoit, fut-on un autre ſaint Paul, il faut voir Pierre. . . . Rome eſt prédeſtiné à être le chef de la Religion, & de l'Egliſe... Ainſi fut établie & fixée à Rome la Chaire éternelle. C'eſt cette Egliſe Romaine, qui enſeignée par S. Pierre, & ſes Succeſſeurs, ne connoît point d'héréſie. . . . *Ainſi l'Egliſe Romaine eſt toujours vierge. La foi Romaine eſt toujours la foi de l'Egliſe.* On croit toujours ce qu'on a crû. La même voix rétentit par-tout, & Pierre demeure dans ſes Succeſſeurs le fondement des Fidéles. C'eſt Jeſus-Chriſt qui l'a dit, &

le ciel & la terre paſſeront plûtôt que ſa parole. *C'eſt l'Egliſe* Mère qui tient en ſa main la conduite de toutes les autres Egliſes. . . . La Chaire unique en laquelle ſeule tous gardent l'unité. Vous entendez dans ces mots le Concile de Calcédoine, & les autres, l'Afrique, les Gaules, la Grèce, l'Aſie, l'Orient & l'Occident unis enſemble.

ribus manet Fidelium fundamentū. Hoc ipſe Chriſtus dixit ; cœlum autem terrâque tranſibunt potiùs quàm ipſius verba. Hæc eſt illa Mater Eccleſia quæ ceteras omnes Eccleſias regit & gubernat... Hæc eſt illa Cathedra unica in quâ ſola unitas ab omnibus ſervatur. Ita loquutos fuiſſe intelligitis Concilium Chalcedonenſe & alia, Africam, Galliam, Græciam, Aſiam, Orientem denique ſimul & Occidentem.

Enſuite M. Boſſuet contredit ce qui eſt exprimé dans la quatre-vingt-quinzième des cent & une Propoſitions condamnées. On ne remarque pas aſſez, *dit le P. Queſnel*, que l'ignorance des principales vérités, eſt un des ſignes les plus ſenſibles de la vieilleſſe de l'Egliſe. *Au contraire le Prélat s'écrie*, Rome n'eſt pas épuiſée dans ſa vieilleſſe, & ſa voix n'eſt pas éteinte, nuit & jour elle ne ceſſe de crier aux Peuples les plus éloignés, afin de les appeller au banquet où tout eſt fait un. S. Irénée, *dit encore le même Prélat*, a prononcé cet oracle revélé de tous les ſiècles : quand nous expoſons la tradition que la très-grande, très-ancienne, & très-célébre Egliſe Romaine, fondée par les Apôtres S. Pierre, & S. Paul, a reçu des Apôtres, & qu'elle a conſervée juſqu'à nous par la Succeſſion de ſes Evêques. NOUS CONFONDONS TOUS LES HÉRÉTIQUES, PARCE QUE C'EST AVEC CETTE EGLISE QUE TOUTES LES EGLISES DOIVENT S'ACCORDER, A CAUSE DE SA PRINCIPALE, ET EXCELLENTE PRINCIPAUTÉ, & que c'eſt en elle que ces mêmes Fidéles répandus par toute la terre ont conſervé la tradition qui vient des Apôtres.

Improbat deinde Boſſuetius quod in nonageſimâ quintâ ex centum & unâ propoſitionibus damnatis exprimitur : *Non ſatis attenditur*, inquit P. Queſnelius *præcipuarum veritatum inſcitiam unum è clarioribus eſſe ſignis ſenectutis Eccleſiæ.* Ex adverſo clamat Boſſuetius : *Roma vel in ſuâ ſenectute debilitata non eſt ; ipſius vox extincta non eſt. Noctu diuque Populos etiam remotiores vocat & invitat ad convivium unitatis. S. Irenæus* pergit idem Antiſtes *Oraculum iſtud ſeculorum omnium veneratione conſpicuum pronuntiavit.* Maximæ & antiquiſſimæ & ab omnibus cognitæ à Glorioſiſſimis duobus Apoſtolis Petro & Paulo Romæ fundatæ & conſtitutæ Eccleſiæ eam quam habet ab Apoſtolis traditionem & annuntiatam hominibus Fidem per Succeſſiones Epiſcoporum pervenientem uſque ad nos, indicantes, CONFUNDIMUS OMNES HÆRETICOS, QUIA AD HANC ECCLESIAM PROPTER POTIOREM IPSIUS PRINCIPALITATEM NECESSE EST OMNEM CONVENIRE ECCLESIAM, & quia omnes per orbem univerſum diſperſi Fideles in eâ Eccleſiâ traditionem ab Apoſtolis venientem conſervarunt.

Voilà l'Oracle révéré de tous les ſiècles : *c'eſt que* les Fidéles répandus par toute la terre *trouvent & conſervent* la

En illud Oraculum ſeculorum omnium veneratione conſervatum : univerſalis Eccleſia nimirum traditionem

tradition *de l'Egliſe univerſelle dans cette Egliſe* principale. *La tradition ſemblable au ſang qui nourrit tous les membres d'un corps vivant, circule ſans ceſſe du centre aux extrémités, & des extremités au centre. Cette circulation de l'eſprit vivifiant, ne pourroit point être interrompue, ſans interrompre la vie même de tout ce grand Corps. De là vient que toutes les autres Egliſes* doivent s'accorder *avec celle-ci. C'eſt par là que* nous confondons tous les Hérétiques.

in hâc Eccleſiâ Principali (Romanâ) ab omnibus ubique terrarum Fidelibus inveniri ac conſervari. Traditio perinde ac ſanguis qui vivi corporis membra omnia vegetat, à centro ad extremitates & ab extremitatibus ad centrum indeſinenter permeat. Hæc vivificantis ſpiritus circulatio abrumpi non poteſt quin vita ipſa Magni hujuſce Corporis (Eccleſiæ) abrumpatur. Indè fit, ut aliæ omnes Eccleſiæ *cum iſtâ Romanâ convenire debeant.* Hâc ratione *Hæreticos omnes confundimus.*

Quiconque ne s'accorde *pas avec l'Egliſe principale, eſt confondu ſans diſcuſſion. Il eſt convaincu de nouveauté. Il s'écarte du centre immobile, auquel toutes les lignes doivent aboutir, pour garder l'ame de la foi. Voilà une courte, & merveilleuſe controverſe. Voilà un préjugé ſimple, facile, & proportionné à tous les eſprits pour les fixer dans la même créance.*

Quicumque cum hâc Eccleſiâ principali non *concordat*, ſinè ullâ diſcuſſione confunditur, novitatis convincitur, ab immobili recedit centro ad quod omnes lineæ confluere debent, ut Fidei unitas ſervetur. En brevis & mirifica controverſia. En præjudicium ſimplex, facile, ac omnibus ingeniis pervium, quo in unâ eâdémque Fide conſtituantur.

Mais qu'y auroit-il de plus inſenſé & de plus impie, que de dire que toutes les Egliſes doivent s'accorder *avec celle-ci; ſuppoſé que celle-ci eût* frappé pluſieurs vérités eſſentielles à la Réligion, *& qu'elle eût* renverſé de fond-en-comble *la véritable foi? En ce cas les autres Egliſes, loin de* s'accorder *avec celle-ci, devroient la combattre pour relever malgré elle la foi qu'elle auroit renverſée de ſes propres mains. En ce cas, loin* de confondre tous les Hérétiques *par l'autorité de cette Egliſe principale, il faudroit confondre, corriger, & faire rétablir cette Egliſe, puiſqu'elle auroit* renverſé de fond-en-comble *l'édifice de Jeſus-Chriſt. Cette Egliſe, loin de ne* connoître point d'héréſies, *& d'être* toujours vierge, *auroit décidé pour l'héréſie, & elle ne ſeroit plus qu'une épouſe répudiée à cauſe de ſa corruption.* La foi Romaine *ne ſeroit plus* la foi de l'Egliſe. Pierre ne

At vero quid inſulſum magis, magiſque impium foret, quàm ſi diceretur omnes Eccleſias ad hanc (Romanam) *convenire debere*, hoc poſito quòd veritates plures *Religioni neceſſarias* iſta Eccleſia damnaſſet atque *veram Fidem funditus evertiſſet?* Si ità eſſet, ceteræ Eccleſiæ, nedum cum illâ *convenire*, illam oppugnare deberent, ut illâ invitâ Fidem quam propriis manibus depreſſiſſet, exſuſcitarent. Si ità eſſet, nedum illius Eccleſiæ principalis autoritate *confundi poſſent omnes Hæretici*, ipſa illa Eccleſia confundi, emendari, & ad palinodiam revocari deberet, ſiquidem Jeſu Chriſti ædificium illa *funditus evertiſſet*. Illa Eccleſia, nedum *hæreſes non agnoſceret, ſemperque virgo eſſet*, hæreſi Patrocinaretur, ac non niſi ſponſa ob ſuam corruptelam re-

vivroit plus dans ſes Succeſſeurs. Pierre ne parleroit plus dans ſa Chaire. Elle auroit anéanti la vérité, *c'eſt-à-dire*, JESUS-CHRIST *même*.

repudiata foret. *Fides Romana jam non eſſet Eccleſiæ Fides. Petrus jam in ſuis Succeſſoribus non viveret. Petrus in ſuâ Cathedrâ jam non doceret. Veritatem illa proculcaſſet, id eſt ipſum* JESUM CHRISTUM.

N°. VIII.

Ne craignons pas, mes très-chers Frères, d'aller trop loin, en ſuivant ce que l'Egliſe de France a déclaré, dans ſes actes les plus ſolemnels, depuis plus de ſoixante ans.

La foi de Pierre qui ne défaut jamais, *diſoient quatre-vingt-cinq Evêques l'an* 1651, demande à juſte titre, que ſuivant la coûtume ſolemnelle & perpétuelle de l'Egliſe, les cauſes majeures ſoient rapportées au ſiége Apoſtolique.

Voici ce qui eſt arrivé de remarquable dans cette affaire, *diſoient trente Evêques l'an* 1653, comme Innocent I. condamna autrefois l'héréſie de Pélage, ſur la rélation des Evêques d'Afrique, de même Innocent X. a condamné l'héréſie oppoſée à la Pélagienne, ſur la conſultation des Evêques de France. En effet dans cette antiquité l'Egliſe Catholique s'appuyant *ſur la ſeule* Communion, & autorité de la Chaire de Pierre, qui éclatoit dans l'Epître décrétale d'Innocent aux Evêques d'Afrique, & qui fut ſuivie de celle de Zozime aux Evêques du monde entier, ſouſcrivit, *ſans héſitation*, à la condamnation de l'héréſie Pélagienne. Cette ancienne Egliſe ſçavoit clairement, non-ſeulement par la promeſſe de *Jeſus-Chriſt*, faite à Pierre, mais encore par les actes des Pontifes précédens, & par les anathèmes pronocés un peu avant contre Apollinaire, & contre Macédonius par le Pape Damaſe, quoiqu'il n'euſſent été condamnez par aucun Concile

N°. VIII.

Verendum nobis non eſt Fratres Chariſſimi, nè ulteriùs procedamus id ſequendo, quod Eccleſia Gallicana ſuis in actibus maximè ſolemnibus ab annis ſexaginta & amplius declaravit.

Fides Petri quæ nunquam deficit aïebant quinque & octogintà Epiſcopi an. 1651. *jure poſtulat ut juxta ſolemnem & perpetuam Eccleſiæ conſuetudinem majores cauſæ ad Sedem Apoſtolicam, referantur.*

Hoc in negotio illud obſervatione dignum accidit, inquièbant triginta Galliarum Epiſcopi an. 1653, *ut quemadmodum ad Epiſcoporum Africæ relationem Innocentius I. Pelagianam hæreſim damnavit olim; ſic ad Gallicanorum Epiſcoporum conſultationem hæreſim ex adverſo Pelagianæ oppoſitam Innocentius X. autoritate ſuâ proſcripſerit. Enim verò vetuſtæ illius ætatis Eccleſia Catholica ſolâ Cathedræ Petri Communione fulta quæ in decretali Epiſtolâ Innocentii ad Africanos datâ elucebat, quàmque dein Zozimi altera ad univerſos Orbis Epiſcopos Epiſtola ſubſecuta eſt, Pelagianæ hæreſis damnationi abſque cunctatione ſubſcripſit. Perſpectum enim habebat non ſolùm ex Chriſti Domini noſtri pollicitatione Petro factâ, ſed etiam ex actis Priorum Pontificum & ex anathematiſmis adversùs Apollinarium & Macedonium nondum ab ullâ Synodo œcumenicâ damnatos à Damaſo paulò antea jactis*, ju-

Digitized by Google

diciâ pro ſanciendâ Regulâ Fidei à Summis Pontificibus lata ſuper Epiſcoporum Conſultatione (ſive ſuam in actis relationis ſententiam ponant, ſive omittant, prout illis collibuerit) divinâ æque ac Summâ per univerſam Eccleſiam autoritate niti, cui Chriſtiani omnes ex officio ipſius quoque mentis obſequium præſtare teneantur. Ea nos quoque ſententiâ ac Fide imbuti Romanæ Eccleſiæ præſentem quæ in Summo Pontifice Innocentio X. viget autoritatem debitâ obſervantiâ colentes, Conſtitutionem, divini numinis inſtinctu à Beatitudine veſtrâ conditam, nobiſque traditam ab Illuſtriſſimo Athenarum Epiſcopo Nuncio Apoſtolico, & promulgandam curabimus in Eccleſiis ac Diœceſibus noſtris, atque illius executionem apud fideles Populos urgebimus. Neque verò pœnæ deerunt adversùs temerarios illius violatores quæ à jure Hæreticis infliguntur, & juxta Breve ſanctitatis veſtræ nobis directum, contumaces omnes nullo conditionum vel ſtatuum diſcrimine facto perſtringemus.

œcuménique, que les jugemens des Souverains Pontifes publiés pour ſervir de règle à la foi, ſur la conſultation des Evêques (ſoit que les Evêques expliquent, ou n'expliquent pas leur ſentiment, dans la rélation, comme il leur plaît d'en uſer) ſont fondés ſur une autorité *qui eſt également divine, & ſuprème dans toute l'Egliſe*, de façon que *tous les Chrétiens ſont obligés, par leur devoir, à leur rendre une ſoumiſſion d'eſprit même.* Comme nous ſommes remplis de la même penſée & créance nous reſpectons, ſelon notre devoir, l'autorité de l'Egliſe Romaine, qui éclate maintenant dans le Souverain Pontife Innocent X; nous recevons la Conſtitution que votre Sainteté a faite par l'aſſiſtance du S. Eſprit, & qui nous a été donnée par l'Illuſtriſſime Evêque d'Athénes Nonce Apoſtolique. Nous aurons ſoin de la publier dans nos Egliſes, & Diocèſes. Nous en preſſerons même l'exécution à l'égard du peuple fidéle. Ceux qui auront la témérité de la violer, ne manqueront pas d'être punis, ſuivant les termes de la Conſtitution même, & du Bref que votre Sainteté nous a écrits: en ſorte qu'ils ſouffriront les peines que le droit établit contre les Hérétiques, ſans avoir égard ni à l'état, ni à la condition des coupables.

Cauſa finita eſt per reſcripta Apoſtolica dicebat alter quadraginta Epiſcoporum conventus an. 1656., *utinam & error ipſe finiatur?*

La cauſe eſt finie par les reſcrits Apoſtoliques, *diſoit une autre Aſſemblée de quarante Evêques en l'an* 1656, plaiſe à Dieu que l'erreur prenne fin auſſi.

In hoc monte, Eccleſiâ nimirum Romæ Conſtitutâ, inquiebat cetus an. 1661. cuï aderant quadraginta Galliarum Epiſcopi, *nos ipſi paſcimur, ut ait D. Auguſtinus ad Populum ſuum, paſcimus vos, paſcimur vobiſcum; & quia in eo Dominus docet, Statuimus ibi ſecundùm Verba Tertulliani* FINEM QUÆRENDI, STATIONEM CREDENDI, EXPUNCTIONEM INVENIENDI. *Tu ille es*, ſcribebat idem Epiſcoporum cetus ad

C'eſt ſur cette montagne de l'Egliſe Romaine, *dit encore une Aſſemblée de l'an* 1661. *compoſée de quarante Evêques*, que nous paiſſons nous-mêmes, comme diſoit S. Auguſtin à ſon Peuple, nous vous donnons la pâture, & nous la recevons. Comme c'eſt en ce lieu que le Seigneur enſeigne, c'eſt-là auſſi que nous avons réſolu, ſelon le langage de Tertulien, *de mettre fin à toute recherche, & de fixer notre croyance, ſans vouloir rien trouver au-delà.* Vous êtes, *diſoit cette Aſſemblée*

Digitized by Google

à *Alexandre VII*, celui en qui, & par qui l'Epiſcopat eſt un. Vous êtes nommé, avec juſtice la partie ſuprême du Sacerdoce, la ſource de l'unité Eccléſiaſtique, faites que nous ne diſions tous qu'une même choſe, & qu'il n'y ait point de diviſion entre nous. Que la paix ſoit faite par votre puiſſance.

Alexandrum VII, *in quo & per quem unus eſt Epiſcopatus. Tu jure vocaris Supremum Sacerdotii caput fons Eccleſiaſticæ unitatis, facias ſanctitas veſtra ut unum idemque dicamus omnes nec ulla inter nos ſit diſſentio, ut pax tuâ autoritate fiat.*

C'eſt ainſi que les Evêques preſqu'innombrables de l'Egliſe de France ont parlé dans leurs actes les plus ſolemnels au ſiége Apoſtolique. Ils avoient appris ce langage de la plus pure antiquité. Mais ce langage ne ſeroit-il pas faux, lâche, & impie, ſi le ſaint Siége renverſoit de fond-en-comble *la vraye foi pour établir l'impiété Pélagienne.*

Ita Epiſcopi numero propè infiniti Eccleſiæ Gallicanæ in actibus ſuis ſolemnioribus Sedem Apoſtolicam alloquebantur. Hujuſmodi elocutiones à puriori antiquitate perceperant. Verùm an non hæc Doctrina foret inanis, iners & impia, ſi Apoſtolica Sedes *veram Fidem funditus everteret* ut Pelagianam impietatem ſtabiliret?

N°. V.

Extrait de la Lettre Paſtorale de M. le Cardinal de Biſſy, Evêque de Maux, contre l'appel interjetté de la Bulle Unigenitus, *au futur Concile. Donnée à Meaux ce 14. Juin 1728.*

Excerptum è Documento Paſtorali Emin. Card. de Biſſy Epiſcopi Meldenſis contra appellationem interjectam à Bullâ *Unigenitus*, ad futurum Concilium. Dato Meldarum die 14. Junii anno 1728.

AVant que de paſſer aux autres Egliſes, il eſt à propos de faire ſentir par des réfléxions particulières, & par des témoignages non ſuſpects en France, le poids de l'autorité de cette première Egliſe.

Pag. 13. ANtequam de ceteris Eccleſiis ſermonem inſtituamus è re eſſe judico hujuſce primæ Eccleſiæ, (Romanæ) autoritatis pondus nonnullis obſervationibus, ac teſtimoniis in Galliâ minimè ſuſpectis vobis oſtendere.

L'Egliſe de Rome n'eſt jamais tombée dans l'erreur au tems même qu'un, ou deux Papes, ou par violence, ou par ſurpriſe, n'ont pas aſſez conſtamment ſoutenu, ou aſſez pleinement expliqué la Doctrine de la foi.

Eccleſia Romæ conſtituta in errorem nunquam incidit eo etiam tempore, quo unus, alterve Summus Eccleſiæ Pontifex aut vi coactus, aut fraude deceptus Fidei Doctrinam conſtanter ſatis non propugnavit, aut ſatis plenè non explicavit.

Digitized by Google

Quî verò fieret ut iſta Eccleſia à veritate declinaret, cùm à Chriſto conſtituta ſit Eccleſiaſticæ Communionis centrum, atque caput corporis quod unum ſemper eſſe debet, quódque tamen hanc unitatem ſervare non poteſt, niſi cum eâ unitum maneat, cùm ſenſuum conformitate, tùm perfectâ omnium ſuorum membrorum ſubordinatione?

Eh! comment cette Egliſe s'écarteroit-elle de la vérité, elle que Jeſus-Chriſt a établie le centre de la Communion Catholique, & la tête d'un corps qui doit toujours être un, & qui ne peut toutefois conſerver cette unité qu'en demeurant uni avec elle, tant par une conformité de ſentimens, que par une ſubordination parfaite de tous ſes membres?

Ad hanc Romanam Eccleſiam, inquit ſanctus Irenæus, *propter potiorem principalitatem neceſſe eſt omnem convenire Eccleſiam.* Hæc *Romana Eccleſia illa eſt Sacerdotalis unitatis Scaturigo, ad quam infidelitas, & perfidia acceſſum habere non poſſunt.* Patres octavæ Synodi œcumenicæ hoc Sedi Apoſtolicæ honorificum teſtimonium rependunt, *quod in eâ*, videlicet, *integra inveniatur Chriſtiana Religionis ſoliditas, quódque illibatam Sedes Apoſtolica Fidem ſemper conſervaverit.* Hinc eſt quòd major illorum tùm veteris, tùm recentioris ætatis ſcriptorum pars qui Romani Pontificis infallibilitati maximè obſtiterunt, particulari tamen Eccleſiæ Romanæ privilegium Fidei indeficientis palàm adſerant.

C'eſt avec l'Egliſe de Rome, *dit ſaint Irénée*, à cauſe de ſon excellente Principauté, que toute l'Egliſe doit s'accorder. Elle eſt cette ſource de l'unité Sacerdotale, auprès de laquelle l'infidelité, & la perfidie ne peuvent trouver d'accès. *Les Pères du huitième Concile général rendent ce témoignage honorable au ſaint Siége, que* c'eſt où ſe trouve l'entière ſolidité de la Réligion Chrétienne, & qu'il l'a toujours conſervée ſans tâche. *Auſſi la plûpart des Auteurs, ſoit anciens, ſoit modernes, les plus oppoſés à l'infaillibilité du Pape ſe déclarent nettement en faveur de l'indéfectibilité de l'Egliſe particulière de Rome.*

Petrus Alliacenſis Gerſonii Magiſter à facultate Pariſienſi ad Clementem VII. Summum Pontificem Legatione miſſus in ipſo libello quem contra Monteſſonii errores compoſuit ad *primam*, inquit, *Apoſtolicam Sedem pertinet autoritate judicialiter definire, quia Fides prima Sedis nunquam deficit.* Quod quidem Sacræ Scripturæ autoritate, atque ſancti Cypriani, & ſancti Hieronymi teſtimoniis confirmat.

Pierre d'Ally, le Maître de Gerſon, & & qui fut député par la Faculté de Paris à Clement VII. contre le livre de Monteſon, dit dans l'ouvrage même qu'il compoſa contre cet Ecrivain, qu'il appartient au premier Siége Apoſtolique de prononcer par autorité judiciaire & ſuprême, ſur les points qui regardent la foi, parce que la foi du prémier Siége ne manque jamais. *Il le prouve par l'Ecriture, & par l'autorité de ſaint Cyprien, & de ſaint Jerôme.*

Illuſtriſſimus Boſſuetius Meldenſis dum viveret Epiſcopus qui, ut norunt omnes, promovendo quatuor Cleri Gallicani anno 1682. propoſi-

Feu Monſieur Boſſuet Evêque de Meaux, qui a travaillé, comme on ſçait, plus qu'aucun autre à rédiger les quatre Propoſitions du Clergé, déclara dans le Sermon qu'il

Digitized by Google

ſit à l'ouverture de l'Aſſemblée générale du Clergé de France en 1682. que Pierre parloit toujours dans ſa Chaire ; que c'étoit le langage des Péres, & des Conciles généraux ; que cette Chaire eſt éternelle ; que l'Egliſe Romaine ne connoît point d'héréſie ; qu'elle eſt la Chaire de l'unité, & de la vérité ; que cette Egliſe eſt toujours Vierge ; que ſa foi eſt toujours la foi de l'Egliſe, & qu'on y croit toujours ce qu'on a crû.

tionum negotio plùs ceteris allaboravit, in Sermone quem ad eum conventum prœloquii ad inſtar habuit, declaravit, *Petrum in ſuâ Cathedrâ ſemper loqui, atque hanc eſſe Patrum, & Conciliorum generalium Doctrinam.* Declaravit *hanc Petri Cathedram, æternam eſſe. Romanam Eccleſiam hereſim non agnoſcere, unitatis ſimul & veritatis eſſe Cathedram.* Declaravit *hanc Romanam Eccleſiam ſemper eſſe Virginem, atque illius Fidem ſemper futuram univerſalis Eccleſiæ Fidem ; in eâ ſemper credi quod creditum eſt.*

M. Nicole établit la même Doctrine dans l'inſtitution qu'il a compoſée ſur le Symbole par demandes, & par réponſes, dans laquelle on doit juger qu'il n'a ramaſſé que ce qu'il a crû etre de foi, ou au moins en approcher de plus près.

Eamdem D. Nicolius propugnat Doctrinam in eâ Symboli interpretatione quam interrogationibus & reſponſis concinnavit, & in quâ nil niſi quod ad Fidem pertinet, vel ad eam ſaltèm propiùs accedit eum ſcripſiſſe judicandum eſt.

Ce même Auteur dit encore que la Doctrine qu'il enſeigne eſt celle du Cardinal Cuſan, de Gerſon, & de tous ceux qui ſont les moins ſuſpects d'être trop favorables au Pape.

Et certé ſuam hanc Nicolius Doctrinam affirmat Doctrinam eſſe Cardinalis Cuſani, Gerſonii, atque eorum omnium quos Romano Pontifici nimis favere voluiſſe nemo ſuſpicari poteſt.

En effet M. de Launoy répondant aux paſſages des Pères que Bellarmin a rapportés pour prouver l'infaillibilité du Pape, reprend Bellarmin, de ce qu'il confond le Pape & le ſaint Siége, *& il applique au ſaint Siége les paſſages que Bellarmin cite en faveur de l'infaillibilité du Pape. Il explique de l'infaillibilité promiſe à la Chaire de ſaint Pierre, ou à l'Egliſe Romaine, ces paroles de Jeſus-Chriſt :* Ego rogavi pro te, Petre. *Auſſi bien que les textes des Pères qui ont rapport à ce même ſujet.*

Et quidem Launoius dum plurimis Patrum teſtimoniis, quæ Bellarminus ad confirmandam Romani Pontificis infallibilitatem attulerat, reſpondet, Bellarminum increpat quòd *Summum Pontificem inter, & Sedem Apoſtolicam nullum interponat diſcrimen ;* ipſe verò Sedi Apoſtolicæ referenda eſſe contendit, quæcumque Bellarminus loca in gratiam Pontificiæ infallibilitatis adduxerat. Sic non Romano Pontifici, ſed Petri Cathedræ, vel Eccleſiæ Romanæ promiſſam infallibilitatem eſſe contendit in illis Chriſti verbis *: Ego rogavi pro te, Petre, &c.* eodémque ſenſu Patrum textus qui huc faciunt, interpretatur.

Simon Vigor fait la même choſe, non de Pontifice ſingulariter, ſed de Ro-

Simon Vigorius idem conficit ; *non de Pontifice ſingulariter*, inquit, *ſed*

de

de Romanâ Eccleſiâ collectivè, & Synodicè ſumptâ, loquuntur (Patres nimirum).

Eamdem amplectuntur ſententiam Pater Alexander, & Doctor Dupinius. Hic in unâ è ſuis reſponſionibus hæc habet notatu maximè digna : *licèt Eccleſiam Romanam ſemper ſubſiſtere, & à fide non deficere neceſſarium ſit, haud inde ſequitur ejus Epiſcopum in errorem cadere non poſſe.*

manâ Eccleſiâ collectivè, & Synodicè ſumptâ loquuntur.

Le Père Alexandre embraſſe le même ſentiment, auſſi bien que le Docteur Dupin, qui à la fin d'une de ſes réponſes dit ces paroles remarquables : Quoiqu'il ſoit néceſſaire que l'Egliſe Romaine ſubſiſte toujours, & qu'elle ne s'écarte *point de la foi en aucun point, il ne s'enſuit pas* de là que ſon Evêque ne puiſſe tomber dans l'erreur.

Excerptum ò Documento Paſtorali Emin. Cardinalis de Biſſy Meldenſis Epiſcopi circa Conſtitutionem *Unigenitus*. Dato Meldarum die 7. Junii an. 1722.

Pag. 11. IN errorem igitur lapſa eſſet Eccleſia Romæ Conſtituta, cuï tamen vèl ipſi Galliarum ſcriptores Sanctæ Sedi minus faventes Fidei indeficientis privilegium, ſeu prærogativam ipſi propriam vindicant ? Si in errore lapſa eſt hæc Eccleſia, jam illa ipſa dici ampliùs non poſſet noſtræ Cõmunionis centrum, unitatis Cathedra, omnium Eccleſiarum Mater & Magiſtra, quos tamen dignitatis titulos cùm œcumenica Concilia, tùm illud præcipuè ultimò convocatum ipſi detulêre; nec vos aliis ipſi nominibus, vèl ab infantiâ veſtrâ eam appellare edocti fuiſtis. Nullus Fidelis ſe jam dicere poſſet unâ Fide copulatum cum Eccleſiâ Catholicâ, Apoſtolicâ & Romanâ, licèt in Catechiſmis omnibus, & ſpecialiter in Meldenſi tradatur hanc extra Eccleſiam ſalutem haberi non poſſe. Non igitur cuïpiam licebit ampliùs ſubſcribere celebri illi

Extrait de l'Inſtruction Paſtorale de M. le Cardinal de Biſſy Evêque de Meaux, au ſujet de la Conſtitution Unigenitus. *Donnée à Meaux le 7. Juin 1722.*

L'Egliſe de Rome ſeroit donc dans l'erreur, elle à qui les Auteurs François les moins favorables au ſaint Siége, attribuent l'indéfectibilité comme une prérogative qui lui eſt propre ? Cette Egliſe, dans la ſuppoſition qu'elle ſeroit tombée, ne ſeroit donc plus le centre de notre Communion, la Chaire de l'unité, la Mère & la Maîtreſſe de toutes les Egliſes ; titres auguſtes que les Conciles Généraux, & entre autres le dernier lui ont déférés, & qu'on vous a appris dès votre enfance, à lui donner. Un Fidèle ne pourroit donc dire préſentement qu'il eſt uni de croyance avec l'Egliſe Catholique, Apoſtolique & Romaine, quoique les Catéchiſmes, & en particulier celui de Meaux vous enſeignent, que hors de cette Egliſe il n'y a point de ſalut. Il ne ſeroit donc plus permis de ſouſcrire à ce célèbre Formulaire du Pape Hormidas, ſigné par tous les Evêques d'Orient, renouvellé enſuite dans le huitiéme Concile Général, où le ſaint Pape déclare :

que la Réligion Catholique, & la ſaine Doctrine s'eſt toujours conſervée ſans tâche dans le ſiége Apoſtolique, conformément à la promeſſe de Jeſus-Chriſt, qui ne peut jamais manquer de s'accomplir. *Notre illuſtre Prédéceſſeur auroit donc auſſi avancé mal-à-propos, dans ſon diſcours prononcé à l'Aſſemblée du Clergé de* 1682. que la foi Romaine eſt toujours la foi de l'Egliſe; *& il ne faudroit plus regarder l'Egliſe de Rome comme une ſource abondante de la tradition, ſelon l'expreſſion de S. Auguſtin, adoptée par le Père Queſnel même ?*

Pontificis Hormiſdæ Formulario ab omnibus olim Orientis Epiſcopis ſubſcripto, quod & in octavo generali Concilio confirmatum eſt, quo quidem declarat ſanctus Pontifex *Catholicam Religionem, ſanámque Doctrinam in Sede Apoſtolicâ immaculatam ſemper ſervatam fuiſſe juxta Jeſu Chriſti promiſſionem quæ nunquam non adimplebitur.* Malè igitur pronuntiaſſet Anteceſſor noſter Illuſtriſſimus (Boſſuetius) in ſuo ad conventum an. 1682. Sermone, *Romanam Fidem ſemper eſſe Eccleſiæ Fidem*; nec jam habenda eſſet Eccleſia Romana tanquam traditionis fons locupletiſſimus juxta expreſſam ſancti Auguſtini ſententiam à Patre ipſo Queſnelio adoptatam?

N°. VI.

Extrait du Mandement de M. de Colongue Evêque d'Apt, contenant pluſieurs déclarations importantes au ſujet de la Conſtitution Unigenitus. *Donné à Apt le 20. Décembre* 1717.

Ne ſçavez-vous pas que le Seigneur a choiſi Pierre pour gouverner ſon Royaume qui eſt l'Egliſe? Qu'il a fait paſſer ſon eſprit de vérité ſur lui, & ſur tous ſes Succeſſeurs, qu'il s'eſt engagé d'être avec eux juſqu'à la conſommation des ſiécles? Comment après des promeſſes ſi ſolemnelles & immuables, oſez-vous vous en prendre au Trône de ce Chef des Apôtres? Ne voyez-vous pas que par là vous attaquez le Seigneur lui-même? Les efforts des hommes, *diſoit le Pape Nicolas à l'Empereur Michel*, les efforts des hommes ne ſçauroient renverſer un fondement que Dieu a poſé; ce que ſa main a établi eſt inébranlable;

Excerptum è Mandato Paſtorali D. de Colongue Epiſcopi Aptenſis, in quo graves plures circa Conſtitutionem *Unigenitus*, declarationes continentur. Dato Aptæ Juliæ die Decemb. an. 1717.

An ignoratis Petrum ad Eccleſiam gubernandam à Chriſto Domino electum fuiſſe? An ignoratis Chriſtum ſuum veritatis ſpiritum Petro, omnibúſque Petri Succeſſoribus communicaſſe, fidémque obligaſſe ſuam cum illis uſque ad conſummationem ſeculi manendi? Quî ergo poſt promiſſiones tam ſolemnes, & immotas tronum hujuſce Apoſtolorum Capitis laceſſere non erubeſcitis? An non videtis, ſic agendo, Dominum ipſum à vobis impugnatum iri: *humani conatus*, Michaëli Imperatori inquiebat Nicolaus Pontifex maximus, *humani*

conatus fundamentum, quod Deus ipſe poſuit, evertere nequeunt. Quod Dei manus conſtituit eſt inconcuſſum. Magni ſceleris ille reus eſt qui ordinationi Divinæ reſiſtit. Quæ Deus ſanctæ Sedi atque huic Eccleſiæ Romanæ conceſſit privilegia, ſunt æterna. Hæc ipſe fundavit, & in hoc agro Myſtico radicitùs injecit, Impeti poſſunt, everti nequeunt; patent conatibus, ſed nullomodo convelli poſſunt.

celui-là ſe rend coupable d'un grand crime, qui a l'audace de réſiſter à ſes ordres; les prérogatives qu'il a accordées à ce Siége & à cette Egliſe ſont éternelles. C'eſt lui qui les a fondées, & enracinées dans le champ Myſtique; on peut les attaquer, mais on ne ſçauroit les abattre; on peut s'efforcer de les enlever, mais on ne ſçauroit les arracher.

Non ità parum de Religione edoctos vos arbitramur, Fratres Chariſſimi, ut ignoretis præcipua tria privilegia Romanæ Eccleſiæ à Chriſto collata hæc eſſe. 1°. Cauſas majores omnes, vel rectà, vel provocatione, ad ipſius tribunal referendas eſſe. 2°. Eam nunquam erraſſe in his omnibus quæ de dogmate tulit, judiciis. 3°. Eam eſſe centrum unitatis. Ad hæc tria confirmanda facile nobis eſſet Patrum, & omnis ætatis Conciliorum teſtimonia in medium vobis afferre. Sed cùm hæc omnia commemorare longius eſſet, operæ pretium duximus hujuſce ætatis noſtræ intra limites orationem coarctare, nec niſì Domeſticas vobis autoritates proponere. Sic appellare non veremur eas omnes quæ ex Cleri Gallicani conventibus, vel ex noſtris recentiorum ſcriptorum hiſtoriis, vel ex celeberrimis univerſitatibus emanant. En quo modo ſe habeant noſtrates Epiſcopi in literis quas ad Summum Pontificem de erroribus Yprenſis Epiſcopi ſcripſerunt. Animadvertite, quæſo, quàm nervoſa ſint ipſorum verba; *majores cauſas*, inquiunt, *ad Sedem Apoſtolicam referre ſolemnis Eccleſiæ mos eſt quem Fides Petri nunquam deficiens perpetuo retineri pro jure ſuo poſtulat. Æquiſſimæ huic legi obſequentes, &c.* Quid validius, quid expreſſius, ut

Nous vous croyons, mes très-chers Fréres, trop inſtruits dans les affaires de la Réligion, pour ignorer que les trois principaux priviléges dont le Seigneur a honoré l'Egliſe Romaine ſont ceux-ci. Prémierement que c'eſt à ſon Tribunal que toutes les cauſes majeures ſont portées en droiture, ou par appel. Secondement qu'elle n'a jamais erré dans les jugemens qu'elle a prononcés ſur le dogme. Troiſiémement, que c'eſt dans elle que réſide le centre de l'unité. Nous pourrions vous apporter les témoignages des Péres, & des Conciles de tous les tems, pour juſtifier ces propoſitions; mais comme un pareil détail nous meneroit trop loin, nous avons crû devoir nous renfermer dans le ſiècle où nous vivons, & ne vous produire que des autorités domeſtiques. Nous oſons donner ce nom à celles qui émanent des aſſemblées du Clergé de France, ou des hiſtoires de nos Ecrivains modernes, ou des Univerſités les plus fameuſes. Voici comme s'expliquent les Evêques du Royaume dans la lettre qu'ils écrivent au Pape ſur les erreurs de l'Evêque d'Ypres; remarquez, s'il vous plaît, combien les termes en ſont énergiques. La foi de Pierre qui ne défaut jamais, *diſent-ils*, déſire, avec grande raiſon, que cette coûtume reçûë dans l'Egliſe ſoit inviolablement gardée, qui exige que les cauſes majeures ſoient portées au ſaint Siége Apoſtolique, &c. *Quoi de plus fort, & de plus précis pour faire voir que la foi du Trône de Pierre eſt tou-*

jours ſaine & inaltérable, & que les cauſes majeures y vont en droiture? Joignons à cette autorité celle de deux de nos fameux Hiſtoriens qui ſont reconnus de l'un & de l'autre parti pour donner à Céſar ce qui appartient à Céſar, & au Pape ce qui doit être au Pape; le prémier eſt l'Illuſtre Archevêque de Toulouſe, M. de Marca, qui appuyé ſur le ſentiment de Facundus, aſſure que le Souverain Pontife a reçû du Ciel la prémière, & ſuprême puiſſance, qu'il ne peut rien faire contre la vérité; mais que quand il s'agit de la défendre des inſultes de l'erreur, ſon jugement prévaut à celui des autres Evêques.

oſtendatur Cathedræ Petri fidem ſemper eſſe ſanam, & indeficientem, atque majores cauſas ad illum rectâ referri. Huic autoritati accedat duorum è noſtris celeberiorum Hiſtoricorum autoritas, qui, ut omnes agnoſcunt, Cæſari tribuunt quæ ſunt Cæſaris, Romano verò Pontifici quæ ipſi denegari non debent. Primus eſt Illuſtriſſimus de Marca Toloſanus Archiepiſcopus qui Facundi ſententiam ſecutus, affirmat Summum Pontificem primam & ſupremam à Deo poteſtatem accepiſſe, nec aliquid contra veritatem facere poſſe, atque ubi agitur de veritate ab errorum inſultibus vindicandâ, Romani Pontificis judicium ceterorum Epiſcoporum ſententiæ præponderare.

Le fameux M. Fleuri s'explique auſſi d'une manière également forte dans ſon hiſtoire Eccléſiaſtique, en parlant des ſyſtèmes qui ſont renfermés dans les lettres de Grégoire VII. ſous le titre de Dictatus Papæ. *Il avance* que de ces dix-ſept articles, il n'y en a que quelques. uns qui ſoient vrais, tels que ſont ceux-ci. Prémièrement que l'Egliſe Romaine n'a été fondée que par notre-Seigneur. Secondement que les Légats du Pape, quoi qu'ils ſoient inférieurs, préſident ſur tous les Evêques dans les Conciles. Troiſièmement que les cauſes majeures doivent être portées à ſon Tribunal. Quatrièmement qu'elle n'a jamais erré, & qu'on ne tient point pour orthodoxe celui qui n'eſt point d'accord avec elle; tout Catholique, ajoûte-t-il, doit convenir de ces cinq articles. *Fortifions toutes ces preuves par quelques concluſions de cette célèbre Univerſité, dont la pureté de Doctrine a fait autrefois autant d'honneur à l'Egliſe que ſes prévarications criminelles rempliſſent aujourd'hui de honte & de confuſion cette Mère de tous les fidèles. Voici comme ſes Docteurs s'expliquent dans ce fameux traité qu'ils mirent*

Nec minoris ponderis ſunt quæ celebris Fleuriacus in hiſtoriâ ſuâ Eccleſiaſticâ tradit. Loquens ille de ſententiis quæ in literis Gregorii VII. quarum titulus *Dictatus Papæ*, continentur, fatetur plures inter articulos in eo dictatû contentos aliquos veros eſſe: hos nimirum. 1°. *Romanam Eccleſiam à Chriſto Domino inſtitutam eſſe.* 2°. *Summi Pontificis Legatos, licèt inferiores, omnibus tamen Epiſcopis in Conciliis præſidere.* 3°. *Majores cauſas ad Romani Pontificis Tribunal eſſe referendas.* 4°. *Romanam Eccleſiam nunquam erraſſe, nec pro Catholico haberi qui cum eâ non concordat. De his articulis*, proſequitur Fleuriacus, *Catholici omnes convenire debent.* Argumenta hæc omnia corroborare liceat concluſionibus quibuſdam celebrîs illius Univerſitatis, cujus olim Doctrinæ ſanitas tanto fuit Eccleſiæ honori, quanto hodie flagitioſæ ejuſdem prævaricationes communi fidelium omnium matri opprobrio ſunt, & dedecori. Sic habent hujuſce facultatis Doctores in eo famoſo tractatu quem

in lucem ediderunt anno 1384. pro defenſione cenſuræ quam in Joannis Monteſonii Dominicanæ familiæ alũni errores tulerant, legitur hic tractatus ad calcem libri Magiſtri ſententiarum. *Ille*, inquiunt, *Supremam habet in definiendis Fidei controverſiis autoritatem, qui in ſuis deciſionibus errare non poteſt, atqui Sedes Apoſtolica in ſuis deciſionibus errare non poteſt, ergò Sedes Apoſtolica Supremam in definiendis Fidei controverſiis autoritatem habet.* Hujuſce Sacri Licæi verbis aures iterum præbere non pigeat. *Nos omnes, & ſinguli*, iidem aiunt Doctores in cenſurâ quam vulgarunt anno 1554. adverſus Societatem Jeſu recenter inſtitutam, & approbatam, *ingenuè profitemur, ac ſincerè teſtamur, ut ſemper à nobis factitatum eſt, Romanum Pontificem univerſalem eſſe Jeſu Chriſti Vicarium, Supremum totius Eccleſiæ Paſtorem, qui a Chriſto plenitudinem poteſtatis accepit, cui omnes utriuſque ſexûs Fideles obedire, & omnimodam ipſius decretis Fidem præbere, atque ea decreta accuratè ſervare ſingulari obſequio teneantur, ac tandem omnibus qui aliquâ inter homines autoritate pollent ſedulo invigilandum eſſe, nè ſubditi ab ullâ horum eſſentialium officiorum parte recedant.*

au jour en l'année 1384. *pour juſtifier la cenſure qu'ils avoient faite des erreurs de Jean de Monteſon, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, & qui ſe trouvent à la fin du livre du Maître des ſentences.* Celui-là, *diſent-ils*, a une autorité ſuprême pour définir en qualité de Juge Souverain les matières de foi, qui ne peut errer dans ſes déciſions ; or eſt-il que le ſaint Siège Apoſtolique ne ſçauroit errer dans ſes déciſions, donc ce Siége a une autorité ſuprême en qualité de Juge Souverain ſur les matières de foi ; *prêtons encore une fois l'oreille a la voix de ce ſacré Licée* ; tout le Corps, & chacun de nous en particulier, *diſent les mêmes Docteurs, dans la cenſure qu'ils publierent l'année* 1554. *contre la Compagnie de Jeſus nouvellement établie, & approuvée*, nous confeſſons, & connoiſſons fidélement, & ſincèrement, comme nous avons toujours fait, que le Pape eſt le ſuprême, & univerſel Vicaire de Jeſus-Chriſt, le Paſteur ſouverain de toute l'Egliſe, que la plénitude de puiſſance lui a été donnée par ce divin Sauveur, que tous les Fidèles de l'un & de l'autre ſexe ſont tenus de lui obéïr, d'ajoûter une foi entière à ſes décrêts, d'avoir pour eux un grand reſpect, & de les obſerver exactement, & qu'enfin ceux qui ont quelque autorité dans le monde, doivent veiller avec ſoin, & empêcher que leurs Sujets ne s'aliénent de tous ces devoirs eſſentiels.

Ex his percipitis, Fratres, Chariſſimi quàm ſolida ſint teſtimonia ex quibus priora duo quæ Romanæ Eccleſiæ tribuimus privilegia confirmamus. Quæ tandem ipſi vindicatur dignitas, quòd unitatis ſit centrum à nullis umquam niſi ab Hæreticis impetita fuit ; ſed irriti eorum conatus dedecus, & opprobrium in eos ipſos refudêre. *Una eſt Eccleſia*, inquit ſanctus Cyprianus, *ſub uno Epiſcopatû*,

Vous voyez, mes chers Frères, combien ſont ſolides les témoignages ſur quoi nous avons appuyé les deux prémières prérogatives que nous attribuons à l'Egliſe Romaine. L'honneur encore qu'elle a d'être le centre de l'unité, n'a jamais été attaquée que par des Hérétiques ; mais leurs efforts n'ont fait que les couvrir d'opprobres & de mépris. L'Egliſe eſt une, *dit S. Cyprien*, ſous un ſeul Epiſcopat, dont chaque Evêque poſſede ſolidairement une partie, *de la il*

S'enſuit qu'il n'y a qu'une Chaire où tous les Prelats ſont aſſis par l'union qu'ils doivent avoir avec celui, qui, en qualité de Succeſſeur de S. Pierre, & de Vicaire de Jeſus-Chriſt, eſt devenu leur Chef. De même qu'il n'y a dans la Trinité, *diſoit autrefois le Pape Symmaque*, qu'une, & individuelle puiſſance par l'unité d'eſſence & de nature, qui unit tellement les trois Perſonnes qu'elles ne font qu'un Dieu, il n'y a auſſi qu'un ſeul Epiſcopat par l'unité, non-ſeulement de croyance, & de foi, mais auſſi de Communion de tous les Evêques avec leur Chef, & de toutes les Egliſes du monde, avec celle qui a été gouvernée par le prémier des Apôtres, & qui eſt devenuë par là, la Maitreſſe des autres, l'origine, & le centre de l'unité.

cujus partem aliquam in ſolidum poſſidet quilibet Epiſcopus. Indè ſequitur unam tantùm eſſe Cathedram in quâ Epiſcopi omnes ſedent unione nimirum quam cum eo habere debent, qui ut Petri Succeſſor, & Jeſu Chriſti Vicarius ipſorum eſt caput. *Quemadmodum*, inquiebat olim Symmacus Pontifex Maximus, *in Trinitate una eſt, & individua poteſtas ex natura, & eſſentia unitate, quæ tres Perſonas ita conjungit, ut non ſint niſi unus Deus, ſic etiam unus tantùm eſt Epiſcopatus ex unitate non ſolùm Fidei, ſed etiam omnium Epiſcoporum cum ipſorum capite Communionis, omniúmque orbis Eccleſiarum cum eâ quæ ab Apoſtolorum principe gubernata fuit, atque indè cæterarum Magiſtra, unitatis centrum, & origo facta eſt.*

Cette prérogative même eſt une preuve autentique des deux précédentes que nous avons déja reconnuës en elle, ſçavoir d'être le juge, & l'arbitre de toutes les queſtions de Doctrine qui s'élevent dans le monde Chrétien; & d'etre toujours pure dans la foi. Comme les fleuves vont avec rapidité décharger dans la mer, qui eſt leur centre, tous les corps étrangers qu'ils rencontrent dans leur courſe, afin que celle-ci les trouvant immondes puiſſe les rejetter ſur les ſables de ſon rivage, ainſi toutes les Egliſes Chrétiennes ſe font un devoir de porter au ſaint Siége toutes les nouveautés, en fait de dogmes qui naiſſent dans leur ſein, & ſi ce Trône de Pierre, qui eſt le centre de l'unité venoit à être infecté de quelque erreur, il n'y a pas de doute que ſa corruption ſe communiqueroit aux autres qui en dérivent, & qui y vont aboutir, comme l'eau d'un ruiſſeau ſe trouveroit gâtée, ſi la ſource avoit contracté quelque impureté. . . . . ſi l'Egliſe Romaine eſt tombée dans la corruption, comme ils diſent, que ſont devenues les promeſſes que Jeſus-Chriſt lui a faites d'etre tou-

Hæc autem centri prærogativa firmiſſima eſt duarum præcedentium quas in Eccleſiâ Romanâ agnovimus confirmatio, eam ſcilicet omnium Fidei controverſiarum judicem, & arbitram eſſe, atque in Fide ſemper illibatam eſſe. Sicuti fluvii corpora extranea omnia quæ in ipſos incidunt rapido curſu ad mare quod illorum eſt centrum deponere pergunt, nempe ut æquor, ſi ea reperiat immunda, ad litoris ſui arenas rejiciat, ſic Chriſtianæ Eccleſiæ omnes ſui muneris partes eſſe credunt novitates omnes, quæ in ipſarum ſinu circa dogma exoriuntur, ad Sedem Apoſtolicam referre. Si autem hic Petri tronus qui unitatis eſt centrum aliquo errore ſemel inficeretur, ipſius corruptio ceteris qui ab eo centro derivant, & ad ipſum tendunt ſine dubio communicaretur, ſicuti fonte inquinato infecta inveniretur rivuli aqua quæ ex ipſo flueret. . . . ſi Eccleſia Romana errori ſuccubuit, ut novatores

Digitized by Google

contendunt, quid ergò evaſerunt, quas Chriſtus ipſi fecit promiſſiones, ſe nimirum ipſi ſemper adfuturum, ac portas inferi adverſus eam non prævalituras.

Aliquis fortaſſe hîc aſſerere audebit magnum ab his novatoribus poni diſcrimen inter Sedem Apoſtolicam, & Romanum Pontificem eam occupantem, illos ubique ſe profiteri obſequioſos, & obedientes deciſionibus illius Auguſti tribunalis quod infallibile eſſe agnoſcunt, dum in eo Sedentem erroris accuſant. Nè immorer in hâc diſtinctione abſtractâ, & ab Hæreticis ad eludendam ſuam damnationem inventâ, quam S. Cyprianus numquam agnovit; cùm pronuntiet quamlibet Eccleſiam in ſuo Epiſcopo eſſe. *Eccleſia in Epiſcopo, cum nobis Eccleſia una ſit, & mens juncta.* Diſtinctione, inquam, à S. Petro Damiano proſcriptâ, qui Romano Pontifici olim dicebat. *Tu ipſe es Sedes Apoſtolica, tu es Eccleſia Romana, ad Petri fabricam non recurro, ſed ad illum tantummodo in quo tota reſidet illius Eccleſiæ autoritas.* Nè itaque in hâc tam frivolâ diſtinctione immorer, contendimus eam in negotio quod verſamur certè locum non habere.... *Etſi reliquum omne quis haberet*, inquit ſanctus Auguſtinus, *ſi à Fide Romani Pontificis recedat, extra Catholicam eſt Eccleſiam, cujus unitas in Fidei unitate fundata eſt.*

jours avec elle, & de lui ſervir lui-même de bras tutelaire contre les forces de l'enfer.

On oſera peut-être avancer ici que ces Novateurs mettent une grande difference entre le ſaint Siége, & celui qui l'occupe, qu'ils proteſtent dans tous les ouvrages avoir un grand reſpect, & une grande ſoumiſſion pour les déciſions de cet auguſte Tribunal, qu'ils le reconnoiſſent infaillible, tandis qu'ils condamnent d'erreur celui qui y eſt aſſis. Sans entrer dans cette diſtinction abſtraite, & inventée par les Hérétiques pour éluder leur condamnation, diſtinction que S. Cyprien n'a jamais connuë, puiſqu'il prétend que chaque Egliſe eſt dans ſon Evêque: Eccleſia in Epiſcopo, cum nobis Eccleſia una ſit & mens juncta. *Diſtinction condamnée par S. Pierre Damien, qui diſoit autrefois au Pape, vous êtes vous-même ce Siége Apoſtolique, vous êtes l'Egliſe Romaine; ce n'eſt pas à cette maſſe de pierre, dont elle eſt formée, que j'ai recours, mais ſeulement à celui en qui réſide toute l'autorité de cette même Egliſe; ſans entrer, dis-je, dans cette queſtion ſi frivole, nous aſſurons qu'elle n'a pas lieu dans l'affaire dont il s'agit. ... Quand on auroit tout le reſte, dit S. Auguſtin, ſi l'on ſe détache de la créance du Souverain Pontife, on eſt hors de l'Egliſe Catholique, dont l'unité eſt fondée ſur l'unité de la foi.*

N°. VII.

Extrait du Mandement & Inſtruction Paſtorale de M. l'Archevêque Duc de Cambray, portant condamnation de trois Ecrits, dont le prémier a pour titre : Conſultation de Meſſieurs les Avocats du Parlement de Paris, au ſujet de la Bulle de N. S. Père le Pape, en date du 16. Juin 1737. *Donné à Paris le 16. Janvier* 1739.

Excerptum è Mandato & Documento Paſtorali D. Archiepiſcopi Ducis Cameracenſis damnationem ferente in tria Scripta quorum primo titulus ineſt. *Conſultatio DD. Advocatorum Senatus Pariſienſis data occaſione Bullæ S. Pontificis editæ die Junii* 1737. &c. Pariſiis Promulgato *die* 16. *Januarii an.* 1739.

UN *anonyme pour attaquer la déclaration du Clergé, avoit cité cette même lettre des* 85. *Evêques de France à Innocent X. pour lui demander la condamnation de l'héréſie Janſénienne : cet anonyme faiſoit valoir ſur tout cet endroit où les* 85. *Evêques diſent :* que la foi de Pierre, qui ne défaut jamais, demande à juſte titre, que ſuivant la coûtume ſolemnelle & perpétuelle de l'Egliſe, les cauſes majeures ſoient rapportées au Siége Apoſtolique. *Voilà l'endroit qui a ſcandaliſé les dix Avocats, & qui leur a fait dire que par cette lettre,* le principe fondamental de l'Egliſe Gallicane étoit contredit en tout, ou du moins étrangement obſcurci. *M. Boſſuet le rapporte tout entier ce même texte, & n'y trouve ni l'anéantiſſement, ni l'étrange obſcurciſſement des libertés dont il entreprend la défenſe.*

Il ſoutient au contraire, qu'on a grand tort de nous oppoſer de pareilles expreſſions, puiſque nous confeſſons que la foi de Pierre ne défaudra point dans le ſiége Apoſ-

Pag. 24. QUidam anonymus ad oppugnandam Cleri declarationem adduxerat Epiſtolam octoginta quinque Gallorum Antiſtitum ad InnocentiumX. in quâ Janſenianæ hæreſis damnatio ab eo poſtulabatur; qui quidem anonymus his potiſſimùm 85 Gallorum Epiſcoporum verbis inſiſtebat. *Fides Petri nunquam deficiens pro jure ſuo poſtulat, ut juxta ſolemnem ac perpetuum Eccleſiæ morem majores cauſæ ad Sedem Apoſtolicam referantur.* En locus ille qui decem juriſconſultos offendit, quíque ipſos induxit ut dicerent ab illâ Epiſtolâ *fundamentale Eccleſiæ Gallicanæ principium omninò contradici aut ſaltem immaniter obſcurari.* Hunc eundem Epiſtolæ textum refert integrum Boſſuetius, nec contradictas vel obſcuratas in eo videt Gallicanas libertates, quas tueri aggreditur.

Imò verò, contendit Boſſuetius, inſcitè prorſus hujuſmodi elocutiones nobis opponi, ſiquidem Petri Fidem in Sede Apoſtolicâ minimè defectu-

ram

ram profitemur, atque ejus rei gratiâ Fidei cauſas ad eam eſſe referendas. Non patitur itaque ratio, concludit ille, textus ex communi traditione deſumptos nobis objici. En ipſiſſima Boſſuetii verba : *neque pluris valet quod à Gallicanis depromit* (anonymus) *Epiſcopis in eâ Epiſtolâ quam ad Innocentium X. an.* 1653. *de condemnandis Janſenii propoſitionibus perſcripſerunt* majores Eccleſiæ cauſas ad Sedem Apoſtolicam, &c. *quæ ſanè nil contra nos qui confitemur Fidem Petri in Sede Apoſtolica minimè defecturam, atque ejus rei gratiâ Fidei cauſas ad eam referendas ; hæc ergo ex communi traditione deſumpta nobis objici ratio non ſinit.*

tolique, & que c'eſt pour cela que les cauſes de la foi doivent lui être *rapportées ; il eſt donc contre la raiſon, conclut-il, de nous objecter des textes pris de la commune tradition. Voici les propres paroles de M. Boſſuet.* Neque pluris valet quod à Gallicanis depromit Epiſcopis in eâ Epiſtolâ quam ad Innocentium X. anno 1653. de condemnandis Janſenii propoſitionibus perſcripſerunt *majores Eccleſiæ cauſas ad Sedem Apoſtolicam, &c.* quæ ſanè nil contrà nos, qui confitemur Fidem Petri in Sede Apoſtolicâ minimè defecturam, atque ejus rei gratiâ Fidei cauſas ad eam referendas ; hæc ergo ex communi traditione deſumpta nobis objici ratio non ſinit.

En itaquè, Fratres Chariſſimi, illæ loquendi formulæ quæ juxta decem cauſidicos *fundamentale Eccleſiæ Gallicanæ libertatum principium ſubvertunt*, quæque tamen juxta ſtudioſiſſimum ac ſagaciſſimum ipſarum libertatum defenſorem eas nec leviſſimè petunt : *Quæ ſanè nil contra nos.* En ille ſermo juxta decem cauſidicos *Gallicis auribus durus ac peregrinus* qui Boſſuetio teſte non niſi ex communi traditione deſumptus re-ipſa eſt, quemque nobis objici ratio non patitur : *Hæc igitur ex communi traditione deſumpta nobis objici ratio non ſinit.* Quid ergo ? Num Gallicis auribus, dummodo Catholicæ ſint, peregrinus eſſe debet ſermo ex universâ traditione deſumptus ?

Les voilà donc, mes très-chers Frères, ces mêmes expreſſions, qui ſelon les dix Avocats, contrediſent le principe fondamental des libertés de l'Egliſe Gallicane, *& qui ſelon le plus zélé, comme le plus éclairé défenſeur de ces mêmes libertés, n'y donnent pas la moindre atteinte*, quæ ſanè nil contra nos. *Le voilà* cet étrange langage pour des oreilles Françoiſes, *ſelon les dix Juriſconſultes, qui n'eſt en effet, ſelon M. Boſſuet, que le langage commun de la tradition, que l'on ne peut ſans renoncer à la raiſon, nous objecter*, hæc igitur ex communi traditione deſumpta nobis objici ratio non ſinit. *Eſt-ce donc que les oreilles Françoiſes, pourvû qu'elles ſoient Catholiques, ne doivent pas être faites au langage de toute la tradition.*

At regerent fortaſſe decem cauſidici Bullam Canoniſationis (S. Vincentii à Paulò) aliquid inſuper adjicere elocutionibus Epiſtolæ 85. Gallorum Antiſtitum, magiſque perſpicuè ſenſum & mentem detegere quam in illâ exhibere voluit Summus Pontifex. Romanum nimirum Pontificem in eâ

Les dix Avocats diront peut-être que la Bulle de Canoniſation enchérit encore ſur les expreſſions de la Lettre des 85. *Evêques, & dévoile avec plus de clarté le ſens que le Souverain Pontife a prétendu y donner, qu'elle ne ſe contente pas de dire que c'eſt à la Chaire de Pierre* qu'on doit porter tous les périls & les ſcandales qui s'elevent

Digitized by Google

dans l'Egliſe, ſur-tout ceux qui touchent la foi; *mais qu'elle ajoute que ſi cela doit ſe pratiquer*, c'eſt afin que les pertes que pourroit ſouffrir ailleurs la foi, ſoient principalement réparées en ce lieu, où la foi ne peut ſouffrir de déchet, ubi Fides ſentire non poſſit defectum.

Mais 1o. *Cela n'a rien de commun avec la lettre des* 85. *Evêques de France, où ce texte ne ſe trouve pas, & qui ne peut, par conſequent ſervir à prouver que* cette lettre contredit le principe fondamental des libertés de l'Egliſe Gallicane. 2°. *Il faut remarquer que ces expreſſions que donnent les dix Avocats, comme le texte propre de la Bulle, ſont tirées mot pour mot de la lettre* 191. *de S. Bernard au Pape Innocent II.* 3o. *Ce qui prouve évidemment que les expreſſions qui choquent les oreilles Françoiſes de ces Juriſconſultes, ne ſont point du tout contraires aux maximes qu'on ſuit en France; c'eſt que M. Boſſuet enſeigne préciſément la même choſe dans l'ouvrage que nous avons déja cité; il y rapporte ce même paſſage de S. Bernard, où il ne trouve rien que de conforme à la Doctrine qu'il enſeigne lui-même, & dont toute la France fait profeſſion avec toute l'Egliſe Catholique dont elle fait une partie ſi conſidérable. De tout ce que nous avons enſeigné, dit-il, juſqu'ici, il nous ſera aiſé de conclure que les cauſes majeures, & ſur-tout les queſtions de foi doivent principalement être définies par le S. Siége, qui n'eſt point ſujet à l'erreur, & principalement par celui qui eſt renfermé dans cette ſuite de Pontifes, qui ne peut pas entiérement abandonner la foi. C'eſt ce qu'a voulu dire S. Bernard dans ce célébre paſſage tiré de ſa lettre à Innocent II. où il parle de la ſorte:* Il faut rapporter à votre Apoſtolat tous les périls & les ſcandales qui s'élévent dans l'Egliſe de Dieu, ceux ſur-tout qui regardent la foi; car il eſt juſte que les pertes que

Canoniſationis Bullâ non ſolùm aſſerere *ad Petri Cathedram referenda eſſe pericula quæque & ſcandala in Eccleſiâ emergentia ac præſertim quæ ad fidem pertinent* ſed ulteriùs addere, *hoc ideo fieri debere ut ibi potiſſimùm reſarciantur Fidei damna, ubi Fides non poſſit ſentire defectum.*

At 1°. Quidem nihil habet hoc commune cum Epiſtolâ 85. Epiſcoporum in quâ hic textus non invenitur, proindéque allegari id minimè poteſt ut probetur *illam Epiſtolam fundamentale Eccleſiæ Gallicanæ libertatum principium ſubvertere.* 2°. Notandum eſt eas elocutiones quas tanquam proprium Bullæ textum nobis tradunt decem cauſidici ad verbum extractas eſſe ex Epiſtolâ 191. S. Bernardi ad S. Pontificem Innocentium ſecundum. 3°. Has loquendi formulas quæ Gallicas iſtorum Juriſconſultorum aures offendunt placitis in Galliâ receptis nullatenus adverſari indè manifeſtè probatur, quòd illud idem præciſè docet Boſſuetius in opere à nobis jam laudato. Eumdem S. Bernardi textum ipſe refert, in quo nil reperit, niſi maximè conſentaneum Doctrinæ quam ipſe tradit, quamque univerſa Gallia cum Eccleſiâ Catholicâ cujus pars eſt nobiliſſima tenet ac profitetur. Nitida Boſſuetii verba rurſus hîc referamus: *jam ex totâ*, inquit, *antecedente Doctrinâ id facilè conſequemur ut majores ac præſertim Fidei quæſtiones in eâ potiſſimum Sede definiri oporteat in quâ error non obtineat, & ab eo potiſſimùm Pontifice qui in eam ſeriem intexetur quæ à Fide abrumpi penitùs nequeat. Id voluit S. Bernardus loco celebri ad Innocentium II.* Oportet ad veſtrum referri Apoſtolatum pericula quæque & ſcandala emergentia in regno Dei, ea potiſſi-

Digitized by Google

mùm, quæ de Fide contingunt ; dignú namque arbitror ibi potiſſimùm reſarciri damna Fidei, ubi non poſſit Fides ſentire defectum, hæc quippè ejus prærogativa Sedis : *en Sedis univerſim ex antiquâ traditione, non ſinguli cujuſque Romani Pontificis, quâ tamen prærogativâ Sedis id fit, ut de Fidei periculo ad ejus Sedis Præſidem potiſſimè referatur.*

pourroit ſouffrir ailleurs la foi, ſoyent principalement réparées dans ce lieu, où la foi ne peut ſouffrir d'échec. C'eſt la prérogative de votre Siége. *C'eſt du Siége, continue M. Boſſuet, que parle S. Bernard, & non pas de chaque Pontife Romain ; cependant c'eſt à cauſe de la prérogative de ce Siége qu'on rapporte les périls de la foi à celui qui eſt aſſis deſſus. Mettons encore ici le texte entier de M. Boſſuet.* Jam ex totâ antecedente Doctrinâ id facilè conſequemur ut majores ac præſertim Fidei quæſtiones in ea potiſſimùm Sede definiri oporteat, in quâ error non obtineat, & ab eo potiſſimùm Pontifice qui in eam ſeriem intexetur, quæ à Fide abrumpi penitùs nequeat. Id voluit S. Bernardus loco celebri ad Innocentium II. *oportet ad veſtrum referri Apoſtolatum pericula quæque & ſcandala emergentia in regno Dei, ea præſertim quæ de Fide contingunt ; dignum namque arbitror ibi potiſſimùm reſarciri damna Fidei, ubi non poſſit Fides ſentire defectum. Hæc quippe ejus prærogativa Sedis.* En Sedis univerſim ex antiquâ traditione, non ſinguli cujuſque Romani Pontificis, quâ tamen prærogativâ Sedis id fit, ut de Fidei periculo ad ejus Sedis præſidem potiſſimè referatur.

Excerptum è Mandato & Documento Paſtorali D. Archiepiſcopi Ducis Cameracenſis occaſione ſcripti cuï titulus eſt : *Conſultatio DD. Advocatorum Senatûs Pariſienſis ſuper judicio Eberoduni prolato in Epiſcopum ſanitienſem.* Dato Pariſiis die 24. Decembris an. 1728.

Extrait du Mandement & Inſtruction Paſtorale de M. l'Archevêque Duc de Cambray, au ſujet d'un écrit qui a pour titre : Conſultation de Meſſieurs les Avocats du Parlement de Paris, au ſujet du jugement rendu à Embrun contre M. l'Evêque de Senès. *Donné à Paris le 24. Decembre* 1728.

Pag. 19. An non Orbi manifeſtat univerſo ſe in errore verſari quicumque non concordat cum hâc Eccleſiâ Romæ Conſtitutâ quæ juxta Boſſuetium à nobis ſuprà laudatum *à Petro ipſiúſque Succeſſoribus edocta hæreſes non agnoſcit ?* Nonne hoc eſt profiteri ſe ab Eccleſiæ Catholicæ Fide deſciviſſe ? Siquidem eodem docente Antiſtite *Eccleſia Romana ſem-*

Pag. 19. *N'Eſt-ce pas annoncer à toute la terre qu'on eſt dans l'erreur, puiſqu'on ne s'accorde pas avec cette Egliſe (de Rome) qui ſelon M. Boſſuet que nous avons déja cité*, enſeignée par S. Pierre & ſes Succeſſeurs, ne connoit point d'héréſie ? *N'eſt-ce pas avouer qu'on a perdu la foi de l'Egliſe Catholique ; puiſque, ſuivant le même Prélat*, l'Egliſe Romaine eſt toujours vierge, *& que* la foi de l'Egliſe

Digitized by Google

Romaine, eſt toujours la foi de l'Egliſe.

Arrêtons-nous ici un moment, mes très-chers Freres, pour vous remettre devant les yeux l'oppoſition monſtrueuſe qui ſe trouve entre la conduite de M. l'Evêque de Senès, & des autres Appellans, & celle des plus ſaints & des plus éclairés Evêques de l'antiquité. Dans ces tems heureux où l'eſprit Apoſtolique étoit encore en toute ſa vigueur, les Evêques ne trouvoient point de moyens plus certains pour conſerver la pureté de la foi, & réprimer les Novateurs, que de recourir à l'Egliſe Romaine, comme à leur Oracle. C'eſt en confrontant ce qu'ils enſeignoient avec ce qui étoit enſeigné par cette Egliſe célèbre, qu'ils confondoient les Hérétiques, & ne laiſſoient aucune reſource à la nouveauté. Ecoutons un des plus anciens Evêques de France, qui avoit été enſeigné lui-même par les Diſciples des Apôtres : Quand nous expoſons, *dit S. Irénée*, la tradition que la très-grande, très-ancienne, & très-célébre Egliſe de Rome fondée par les Apôtres S. Pierre & S. Paul, a reçue des Apôtres, & qu'elle a conſervée juſqu'à nous par la ſucceſſion de ſes Evêques; nous confondons touts les Hérétiques, parce que c'eſt avec cette Egliſe, que toutes les Egliſes doivent s'accorder à cauſe de ſa principale Principauté, & que c'eſt en elle que les mêmes Fidèles répandus par toute la terre, ont conſervé la tradition, qui vient des Apôtres.

per eſt virgo, & Eccleſia Romana Fides ſemper eſt Fides Eccleſiæ.

Hic hæreamus aliquantulùm, Fratres chariſſimi, ut vobis ob oculos ponamus ingens diſcrimen, quod reperitur inter agendi rationem D. Epiſcopi ſanitienſis aliorúmque appellantium, & agendi normam illorum antiquitatis Epiſcoporum qui ſanctitate & Doctrinâ maximè florebant. Priſcis ac fauſtis illis temporibus in quibus ſpiritus Apoſtolicus potiſſimùm vigebat, Epiſcopi tutius non agnoſcebant medium Fidei puritatem ſervandi ac Novatores comprimendi, quàm ad Eccleſiam Romanam tanquam ad ipſorum Oraculum confugere. Eo ipſo quo ſuam Doctrinam celebrìs illius Eccleſiæ traditioni conſentaneam comprobabant, Hæreticos expugnabant nec ullum novitati effugium relinquebant. Audiamus unum ex antiquioribus Galliæ Epiſcopis ab ipſis Apoſtolorum Diſcipulis edoctum: *Maximæ & antiquiſſimæ*, inquit S. Irenæus, *& omnibus cognitæ à glorioſiſſimis duobus Apoſtolis Petro & Paulo Romæ fundatæ & conſtitutæ Eccleſiæ eam quam habet ab Apoſtolis traditionem & annuntiatam hominibus fidem per ſucceſſiones Epiſcoporum pervenientem uſque ad nos indicantes, omnes confundimus Hæreticos. Ad hanc enim Eccleſiam propter potiorem principalitatem neceſſe eſt omnem convenire Eccleſiam; & quia omnes per orbem univerſum diſperſi Fideles in eâ Eccleſiâ traditionem ab Apoſtolis venientem conſervarunt.*

Tertullien encore Catholique n'avoit point d'autres armes pour combattre les Hérétiques de ſon tems. Il ne leur permettoit pas même d'entrer en diſpute, ni d'alléguer les écritures qu'il regardoit comme un fond qui leur étoit étranger, & comme un tréſor auquel il ne leur étoit pas permis de toucher; ſans examiner, leur diſoit-il, les pré-

Tertullianus adhuc Catholicus non aliis armis ad impugnandos ſui temporis Hæreticos utebatur, quàm Eccleſiæ Romanæ autoritate; nec ipſis vel permittebat ut diſputarent, aut proferrent ſcripturas quas habebat ut fundum qui eorum non erat, ac ut theſaurum à quo tenebantur abſtine-

re : *haud opus eſt* , ipſis dicebat , *examinare hæc Sacra monumenta quæ ad Eccleſiam pertinent & quorum Fidelis cuſtos eſt Eccleſia. Romanæ habemus Eccleſiæ autoritatem quæ nobis ſufficit. Quam felix iſta Eccleſia , cui totam Doctrinam Apoſtoli cum ſanguine ſuo profuderunt.*

cieux monumens qui appartiennent à l'Egliſe , & dont elle eſt la fidelle dépoſitaire , nous avons l'autorité de l'Egliſe Romaine qui nous ſuffit. Heureuſe Egliſe à qui les Apôtres ont enſeigné toute la Doctrine qu'elle profeſſe , Doctrine d'autant plus ſûre & plus autentique , qu'ils l'ont ſcelée de leur propre ſang : habes Romam unde nobis quoque autoritas præſto eſt : iſta quàm felix Eccleſia , cuï totam Doctrinam Apoſtoli cum ſanguine ſuo profuderunt ! . . . . videamus quid dixerit, quid docuerit.

Hæc Eccleſiæ Romanæ Fidei autoritas INDEFECTIBILIS tam firmis innixa eſt monumentis , ut Novator ipſe cujus infauſtum opus turbarum omnium eſt cauſa eam inficiari non valuerit. Ipſum itaque audiamus , Fratres chariſſimi ; & ex ipsâ confeſſione quam nobis annuere coguntur noſtri ſimul & Eccleſiæ hoſtes, lucrum aliquod percipiamus ; nobis illa confeſſio ſuppeditabit , unde Novatoris hujus atque eorum omnium qui ipſum defendendum ſuſceperunt audaciam retundamus ; *Epiſcopi Africani*, inquit P. Queſnelius , *Petri Succeſſori ſuas miſere Synodales relationes ut ipſorum judicium Apoſtolicæ Sedis autoritate firmatum foret , ùtque traditionis Eccleſiæ Africanæ cum Eccleſiæ Romanæ traditione comparatione factâ manifeſtum foret , an rivulus ille qui in Africâ ſerpebat , ab eodem fonte manaret unde prodierat tam plenum & abundans Eccleſiæ Romanæ flumen ut loquitur S. Auguſtinus & cum illo quatuor alii Epiſcopi ad Innocentium I. R. Pontificem ſcribentes. Hinc eſt quòd ſanctus iſte Doctor inventâ Eccleſiæ univerſalis Doctrinâ in Sedis Apoſtolicæ traditione ſcribat cauſam Pelagianorum per hanc collationem fuiſſe finitam.*

Cette autorité indéfectible de la foi de l'Egliſe Romaine eſt ſi bien établie , que le Novateur même dont le malheureux livre eſt la cauſe de tous les troubles qui agitent l'Egliſe , n'a pû s'empêcher de le reconnoître ; écoutons-le , mes tres-chers Fréres , & profitons de l'aveu que les ennemis de l'Egliſe & les nôtres ſont forcés de nous faire. Cet aveu ſuffira pour l'accabler auſſi-bien que ceux qui ont entrepris ſa défenſe. Les Evêques d'Afrique , *dit le Pere Queſnel*, envoyerent au Succeſſeur de S. Pierre leurs rélations Synodales , afin que leur jugement fût appuyé de l'autorité du Siége Apoſtolique, & que la tradition de leur Egliſe particuliére étant confrontée avec celle de Rome , on reconnût , ſi ce petit ruiſſeau qui couloit en Afrique venoit de la même ſource d'où étoit émané le ruiſſeau ſi plein & ſi abondant de l'Egliſe Romaine, comme parle ſaint Auguſtin & quatre autres Evêques au Pape Innocent premier ; c'eſt pourquoi ce ſaint Docteur écrit qu'après avoir trouvé la tradition de l'Egliſe univerſelle dans celle du Siége Apoſtolique , par cette confrontation l'affaire étoit finie.

Cùm hæc P. Queſnelius profitebatur , Gallorum Antiſtitum Doctrinæ obtemperabat. Sic enim loquitur cœtus an. 1653. in Epiſtolâ ad Innocentium X. Summum Pontificem miſſâ : *quemadmodum ad Epiſcoporum*

Le Pere Queſnel ſuivoit en cela l'eſprit , & parloit le langage des Evêques de France , car voici de quelle maniére l'Aſſemblée de 1653. s'exprime en écrivant au Pape Innocent X. Comme Innocent I. condamna autrefois l'héréſie de Pelage ſur

la rélation des Evêques d'Afrique, de même Iunocent X. a condamné l'héréſie oppoſée à la Pélagienne ſur la Conſultation des Evêques de France. En effet dans cette antiquité l'Egliſe Catholique s'appuyant ſur la ſeule Communion & autorité de la Chaire de Pierre, qui éclatoit dans l'Epître décrétale d'Innocent aux Evêques d'Afrique, qui fut ſuivie de celle de Zozime aux Evêques du monde entier, ſouſcrivit ſans héſitation à la condamnation de l'héréſie Pélagienne. Cette ancienne Egliſe ſçavoit clairement, non-ſeulement par les promeſſes de Jeſus-Chriſt faites à S. Pierre, mais encore par les actes des Conciles précédens, & par les anathèmes prononcès un peu plûtôt contre Apollinaire & contre Macédonius par le Pape Damaſe, quoiqu'ils n'euſſent été condamnés par aucun Concile œcumenique, que les jugemens des ſouverains Pontifes publiés pour ſervir de règle à la foi, ſur la Conſultation des Evêques, (ſoit que les Evêques expliquent ou n'expliquent point leur ſentiment dans la rélation, comme il leur plaît d'en uſer) ſont fondés ſur une autorité qui eſt également divine & ſuprême dans toute l'Egliſe; de façon que tous les Chrétiens ſont obligés, par leurs devoirs, à leur rendre une ſoumiſſion d'eſprit même. Comme nous ſommes remplis de la même penſée & croyance, nous reſpectons, ſelon notre devoir, l'autorité de l'Egliſe Romaine, qui éclate maintenant dans le ſouverain Poutife Iunocent X.

Africa relationem Innocentius I. Pelagianam hareſim damnavit olim; ſic ad Gallicanorum Epiſcoporum conſultationem hareſim ex adverſo Pelagiana oppoſitam Innocentius X. autoritate ſuâ proſcripſit. Enim vero vetuſta illius atatis Eccleſia Catholica ſolâ Cathedra Petri Communione & autoritate fulta qua in decretali Epiſtolâ Innocentii ad Africanos datâ elucebat, quámque dein Zozimi altera ad univerſos orbis Epiſcopos Epiſtola ſubſecuta eſt, Pelagiana hareſis damnationi abſque cunctatione ſubſcripſit: perſpectum enim habebat non ſolum ex Chriſti Domini noſtri pollicitatione Petro factâ ſed etiam ex actis priorum Pontificum & ex anathematiſmis adverſus Appollinarium & Macedonium nondum ab ullâ Synodo œcumenica damnatos à Damaſo paulò anteà jactis, judicia pro ſanciendâ regulâ Fidei à Summis Pontificibus lata ſuper Epiſcoporum conſultatione (ſive ſuam in actis relationis ſententiam ponant ſive omittant, prout illis collibuerit) divinâ aquè ac Summâ per univerſam Eccleſiam autoritate niti: cui Chriſtiani omnes ex officio ipſius quoque mentis obſequium praſtare teneantur. Eâ nos quoque ſententiâ ac Fide imbuti Romana Eccleſia praſentem qua in Summo Pontifice Innocentio X. viget autoritatem debitâ obſervantiâ colentes, &c.

Voilà, mes très-chers Fréres, ce qu'on a toujours penſé ſur l'autorité de l'Egliſe Romaine, depuis les premiers tems du Chriſtianiſme juſqu'au nôtre, & le glorieux témoignage, que rendoit S. Irenée à cette Egliſe mère, eſt, ſelon M. Boſſuet, un oracle révéré de tous les ſiècles.... *Si la Conſtitution* Uuigenitus *eſt telle que M. l'Evêque de Sénez la répréſenté dans ſon*

En perpetua quæ à primis ſeculis ad nos uſque ſemper retenta eſt de Eccleſiæ Romanæ autoritate, Eccleſiæ univerſæ ſententia; præclarúmque teſtimonium quod huic Eccleſiæ Matri tribuebat ſanctus Irenæus teſte Boſſuetio *oraculum eſt omnium ſeculorum veneratione conſecratum*.... Si vero Conſtitutio

Google

Unigenitus talis eſt qualem illam exhibet Sanitienſis Epiſcopus in ſuo appellationis actu, ſi Fidem, bonos mores ac Eccleſiæ diſciplinam ſubvertit, ſi primum ſymboli articulum deſtruit, jam non erit cum Domino Boſſuetio dicendum *Eccleſiam Romanam à S. Petro ipſiúſque Succeſſoribus edoctam hæreſes non agnoſcere ac Fidem Romanam ſemper eſſe Fidem Eccleſiæ;* imò cum Hæreticis ex adverſo affirmandum erit Eccleſiam Romanam, quæ tandiu Virgo manſerat intacta, nunc in errorem pronam ac præcipitem ſe dediſſe, flagitiis ſe coinquinaſſe, ac ab illâ tamquam à meretrice infami ſecedendum eſſe.

acte d'appel, ſi elle renverſe la Foi, la Morale, & la diſcipline de l'Egliſe, ſi elle détruit le prémier article du ſymbole, il ne faudra plus prêcher avec M. Boſſuet, que l'Egliſe Romaine enſeignée par S. Pierre & ſes Succeſſeurs, ne connoît point d'héréſie, *& que* la foi Romaine eſt toujours la foi de l'Egliſe. *Il faudra ſoutenir au contraire avec les Proteſtans que l'Egliſe Romaine qui a demeuré ſi long-tems vierge, eſt maintenant une proſtituée, qui s'eſt livrée à l'erreur, & de laquelle il faut ſe ſéparer.*

Non jam fas erit prædicare palàm cum eodem Antiſtite qui non niſi ſexcentorum & triginta Epiſcoporum in Concilio Calcedonenſi coactorũ ſententiam verbaque refert, *Petrum in ſuâ Cathedrâ ſemper loquuturum eſſe, ac in ſuis Succeſſoribus ſemper victurum.* E contra verò nuperis Hæreticis fateri cogemur hanc Cathedram tam olim venerabilem tantaque in veneratione ſemper habitam, jam non eſſe niſi peſtilentiæ Cathedram; atque Petri Succeſſores in eâ Sedentes non niſi mendacia proferre. Quid plura? Non jam neceſſe erit ut Eccleſiæ privatæ ad Eccleſiam Romanam confugiant ut certæ fiant Doctrinam quæ in ipſis traditur eſſe Doctrinâ Eccleſiæ Romanæ, è contra Romanæ erit Eccleſiæ hanc Doctrinæ collationem peragere. Oportebit ut iſta Eccleſia cæterarum omnium mater olim & magiſtra propalàm agnoſcens tam plenum ac redundans quod in ipſâ volvitur flumen ex eodem fonte non proficiſci ex quo oritur rivulus qui fluit in Sanetio, ſuos errores corrigat & abjiciat.

On ne pourra plus publier, avec le même Prélat, qui ne fait qu'emprunter en cela le langage de 630. Evêques au Concile de Calcédoine, que Pierre parlera toujours dans ſa Chaire, & qu'il vivra dans ſes Succeſſeurs. *On ſera contraint au contraire d'avouer aux nouveaux Hérétiques que cette Chaire autrefois ſi reſpectable & ſi reſpectée dans tous les ſiécles, n'eſt plus maintenant qu'une Chaire de peſtilence, & que les Succeſſeurs de Pierre qui ſont encore aſſis ſur cette Chaire, ne débitent plus que des menſonges. En un mot, il ne faudra plus que les Egliſes particuliéres recourent à l'Egliſe Romaine pour s'aſſurer que la Doctrine qui s'enſeigne chez elle, eſt la Doctrine de l'Egliſe; ce ſera au contraire à l'Egliſe Romaine à faire les frais de cette confrontation: il faudra que cette Egliſe autrefois mère & maîtreſſe de toutes les autres, reconnoiſſant que* le ruiſſeau ſi plein & ſi abondant, qui coule *chez elle*, ne vient pas de la même ſource que le petit ruiſſeau, qui coule *à Sénez, prenne le parti de corriger ſes erreurs.*

Digitized by Google

Nº. VIII.

Extrait de l'Inſtruction Paſtorale de M. de la Fare, Evêque Duc de Laon, contre les réquiſitoires de M. Gilbert, Avocat Général, &c. Donné à Laon le premier Avril 1731.

P. 8. M*Ais notre Cenſeur ne tombe-t-il pas avec lui-même en contradiction manifeſte? Selon ſes propres termes:* On ne nous enviera jamais d'employer au ſujet des prérogatives éminentes du S. Siége, les paroles d'un Prélat des derniers tems, comparable aux grandes lumières des premiers ſiècles, & qui n'a jamais ſéparé l'attachement le plus fidèle au S. Siége, du zéle le plus ſage, & le plus pur pour nos libertés. *S'il approuve, que nous employions les paroles de M. Boſſuet, pourquoi nous blâme-t-il de ſoûtenir les ſentimens qu'elles renferment? Nous ſouſcrivons de tout notre cœur aux loüanges qu'on lui donne; mais puiſque c'eſt après lui que nous avons parlé ſur l'autorité de l'Egliſe Romaine, & que même ce Prélat cite le formulaire d'Hormiſdas, le paſſage de ſaint Bernard, pour prouver que la vérité ne défaudra jamais dans la Chaire de Pierre, & que les queſtions touchant la Foi doivent principalement être décidées par ce Siége, où l'erreur ne peut prevaloir* (1); *pourquoi nous dénonce-t-on, tandis qu'on le laiſſe en paix joüir de toute ſa gloire? Les mêmes expreſſions ſeront-elles dans nous contraires à nos libertés, & dans M. Boſſuet la preuve* du zèle le plus ſage & le

Excerptum è Documento Paſtorali D. de la Fare Epiſcopi, Ducis Laudunenſis contra poſtulationes D. Gilbert Cauſidici Generalis, &c. Dato *Lauduni die* 1. *Aprilis an.* 1731.

Pag. 8. AT noſter ille Cenſor non ne ſecum apertè & manifeſtè pugnat? Ut enim ipſe loquitur; *nunquam nobis ullus invidebit quominus in exponendis eximiis ſanctæ Sedis prærogativis verba adhibeamus Epiſcopi recentioris ætatis cum maximis priorum ſeculorum luminibus comparandi, quique à fideliſſimo in Sedem Apoſtolicam obſequio Sapientiſſimum ac integerrimum libertatum noſtrarum ſtudium nunquam disjunxit.* Si ergo annuit, ut verba Boſſuetii adhibeamus, quare improbat illos à nobis propugnari ſenſus qui in Boſſuetii verbis continentur? Spontè & ex animo præconiis ſubſcribimus quæ Boſſuetio deferuntur; at verò cùm non niſi ejus exemplum ſecuti de Romanæ Eccleſiæ autoritate verba fecerimus; cùm & ipſe Boſſuetius Hormiſdæ formularium & S. Bernardi teſtimonium allegaverit, ut probaret veritatem in Petri Cathedrâ nunquam eſſe defecturam, quæſtionéſque Fidem ſpectantes ab eâ potiſſimùm Sede definiendas, in quâ error prævalere non poteſt (1); quare nomen noſtrum defertur, dum interim Boſſuetio permitti-

(1) Def. decl. Cler. Gallic. parte. 2. lib. XI. cap. 7. Id obſervemus quod fixum ac divinâ pollicitatione firmatum ubique inculcetur, nempè id, Sedis Apoſtolicæ atque Eccleſiæ Romanæ Fidem minimè perituram. *Ibid. cap.* 15. Jam ex totâ antecedente Doctrinâ id facile conſequemur ut majores ac præſertim Fidei quæſtiones in eâ potiſſimùm ſede definiri, oporteat, in quâ error non obtineat.

tur ſuâ omni gloriâ pacificè frui? Num æedem locutiones erunt in nobis noſtris adverſæ libertatibus, in ipſo autem *Sapientioris ac purioris pro iiſdem libertatibus ſtudii* argumentum?

plus pur pour ces mêmes libertés.

Excerptum ex Mandato D. de la Fare Epiſcopi, Ducis Laudunenſis de obſequio debito Conſtitutioni *Unigenitus*, &c. Dato Lauduni die 13. Nov. an. 1730.

Extrait du Mandement de Mr. de la Fare, Evêque Duc de Laon, ſur la ſoumiſſion dûë à la Conſtitution Unigenitus, *&c. Donné à Laon le* 13. *Novembre* 1730.

Pag. 10. NUmquam mente veſtrâ reputaſtis Fratres Chariſſimi, qualis ſit autoritas illa, à quâ Conſtitutiones, quas verſamus, emanarunt. Non poſſumus illam vobis injuriam inurere, ut arbitremur his decretis vos eſſe obſtituros, ſi cogitaſſetis illa proficiſci ex ipſo Jeſu Chriſti in terris Vicario, ex divi Petri Succeſſore, ex capite totius Eccleſiæ, ex ipsâ Apoſtolicâ Sede. Malumus pro honore veſtro arbitrari vos falſis ac perniciosis, quæ ad deprimendas ſacratiores autoritates atque ad rebellionis amorem inſpirandum tartara ſingulis hebdomadibus evomunt, publicis nuntiis deceptos ſiviſſe in vobis paulatim obliterari ſalutaria illa reverentiæ, obedientiæ ac humilitatis Documenta, quæ Chriſtiani parentes in mentibus & animis veſtris ab ineunte ætate indiderant & infuderant.

Pag 10. *VOus n'avez jamais fait réflexion, mes Frères, à l'autorité d'où les Bulles ſont émanées. Nous ne pouvons vous faire l'injure de croire que vous vous fuſſiez révoltés contre ces décrets, ſi vous aviez penſé qu'ils vous venoient de la part du Vicaire de J.C. en terre, d'un Succeſſeur de S. Pierre, du Chef de toute l'Egliſe, du ſiége Apoſtolique. Nous aimons mieux, pour votre honneur, nous perſuader que faſcinés par les Gazettes fauſſes & ſcandaleuſes que l'Enfer vomit toutes les ſemaines dans le Royaume, pour y avilir tout ce que Dieu y a établi d'autorité, & y ſouffler l'eſprit d'indépendance; vous avez laiſſé peu à peu s'evanouir les ſalutaires impreſſions qu'avoient faites dans votre eſprit, & dans votre cœur les principes de ſoumiſſion, d'obéïſſance, & d'humilité, que des parens Chrétiens vous avoient inſpirées dès votre plus tendre jeuneſſe.*

Ut igitur æquos atque à vobis retinendos de Auguſtâ illâ Sede ſenſus reſumatis, revocate vobis in animum celebre formularium, cuï ex ſancti Pontificis Hormiſdæ juſſu ſubſcribere tenebantur Schiſmatici ut ad Eccleſiæ unitatem redirent, necnon Epiſcopi ipſi, ad manifeſtandam ſuam à Schiſ-

Rappellez-vous donc, pour reprendre de cet auguſte ſiége l'idée que vous devez en avoir, le formulaire que le ſaint Pontife Hormiſdas faiſoit ſigner par les Schiſmatiques: pour leur réunion, & même par les Evêques pour s'aſſurer qu'ils n'étoient plus dans le ſchiſme: le prémier point pour le ſalut eſt d'obſerver la règle de la foi, &

de ne s'écarter en rien de la tradition des Pères ; car on ne peut perdre de vûe cet Oracle de Jeſus-Chriſt : tu es Pierre, & ſur cette pierre je fonderai mon Egliſe... Ces paroles ſont vérifiées par l'événement, puiſque la Réligion Catholique a été toujours inviolablement conſervée dans le ſiége Apoſtolique &c... C'eſt pourquoi nous ſuivons en tout le ſiége Apoſtolique, & nous enſeignons tout ce qu'il a décidé ; par conſéquent j'eſpère que je ſerai dans la même Communion que ce Siége demande, & dans laquelle ſe trouve l'entière, & parfaite ſolidité de la Réligion Chrétienne. Nous promettons auſſi que nous ne nommetons point dans les ſacrés myſtères ceux qui ſont privés de la Communion de l'Egliſe Catholique ; c'eſt-à-dire, ceux qui ne ſont pas unis de ſentimens en tout avec le ſiége Apoſtolique. Que s'il m'arrive de tenter quelque choſe de douteux, par rapport à ma déclaration préſente, je me reconnois auſſi-tôt par ma propre condamnation complice de ceux que je condamne ici.

C'eſt un Pape, direz-vous, qui parle ici, ſaint Pape à la vérité, mais qui quoique ſaint a pû exagérer les prérogatives de ſon Siége. Hé bien, je n'inſiſterai point ſur les témoignages des Papes, mais vous ne recuſerés pas celui d'un des plus ſçavans Evêques que jamais la France ait eû, & d'un Evêque parlant au nom d'une nombreuſe Aſſemblée du Clergé, & dans une circonſtance où il s'agiſſoit de reſſerrer tant qu'il ſe pourroit les prérogatives de la Chaire de S. Pierre. Ecoutez donc M. Boſſuet parlant ainſi dans l'Aſſemblée de 1682.

Qu'on ne diſe point que ce miniſtère de S. Pierre finit avec lui, ce qui doit ſervir de ſoutien à une Egliſe éternelle, ne eut jamais avoir de fin. Pierre vivra dans ſes Succeſſeurs, Pierre parlera tou-

mate defectionem. *Prima ſalus eſt recta Fidei regulam cuſtodire & à Patrum traditione nullatenus deviare, quia non poteſt Domini noſtri Jeſu Chriſti prætermitti ſententia dicentis :* Tu es Petrus & ſuper hanc Petram ædificabo Eccleſiam meam.... *Hæc quæ dicta ſunt rerum probantur effectibus, quia in Sede Apoſtolicâ immaculata eſt ſemper ſervata Religio. Unde ſequentes in omnibus Apoſtolicam Sedem & prædicantes ejus omnia Conſtituta ſpero ut in unâ Communione vobiſcum quam Sedes Apoſtolicâ prædicat eſſe merear, in quâ eſt integra & vera Chriſtianæ Religionis ſoliditas. Profiteor etiam ſequeſtratos à Communione Eccleſiæ Catholicæ, id eſt, non in omnibus conſentientes Sedi Apoſtolicæ eorum nomina inter Sacra non recitanda eſſe myſteria. Quod ſi mihi contingat aliquid dubium & incertum aggredi quod huic meæ declarationi non congruat jam tunc me met agnoſco ipſo meo judicio illorum conſortem & ſocium quos hic condemno.*

At, objicietis, Pontifex Romanus ipſe eſt, quiità loquitur, ſanctus ille quidem, ſed qui licèt ſanctus prærogativas, ſuæ Sedis exaggerare potuit. Sit ità quidem ; jam Pontificum vobis non proferam teſtimonia ; at non recuſabitis teſtimonium unius è Doctioribus, quos unquam Gallia tulerit, Epiſcopis, qui numeroſi Cleri Gallicani cætûs nomine loquebatur & eo quidem tempore, quo de coarctandis, quantùm fieri poterat, Cathedræ Petri prærogativis agebatur. Audite igitur Boſſuetium in conventu an. 1682. ſic loquentem.

Nec quiſquam dicat hoc Petri Miniſterium (ut ſit Eccleſiæ fundamentum) *cum ipſo finitum fuiſſe. Æterna Eccleſiæ fundamentum, æternum & ipſum eſſe debet. Petrus in ſuis Succeſſo-*

Digitized by Google

ribus vivet. Petrus in ſuâ Cathedrâ ſemper loquetur. Id in Concilio Chalcedonenſi confirmarunt ſexcenti atque triginta Epiſcopi.

jours dans ſa Chaire, c'eſt ce que confirment 630. Evêques du Concile de Calcédoine.

Sanctus Paulus proſequitur idem Antiſtes *redux è tertio Cœlo ad Petrum inviſendum profectus eſt, ut exemplum ipſe venturis ætatibus relinqueret, idque foret in æternum conſtitutum, quantumvis Doctus, quantumvis vitâ integer, etiamſi Paulus alter quis foret, inviſendum tamen eſſe Petrum. Roma prædeſtinata eſt ut ſit Religionis & Eccleſiæ caput.... ſic Roma conſtituta eſt ac ſtabilita fuit Cathedra æterna. Hæc eſt ipſa Romana Eccleſia quæ à Petro ipſiuſque Succeſſoribus edocta hæreſes non agnoſcit. Sic Romana Eccleſia ſemper eſt Virgo. Romana Fides ſemper eſt Eccleſiæ Fides; in eâ ſemper creditur quod creditum eſt. Vox eadem inſonat ubique & Petrus in ſuis Succeſſoribus manet fidelium fundamentum. Hoc ipſe Chriſtus dixit. Cœlum autem, terráque tranſibunt potiùs quàm ipſius verba. Hæc eſt illa mater Eccleſia quæ cæteras omnes Eccleſias regit & gubernat. Hæc eſt illa Cathedra unica in quâ ſolâ unitas ab omnibus ſervatur. Ità locuta fuiſſe intelligitis Concilium Calcedonenſe, & alia; Africam, Galliam, Græciam, Orientem denique ſimul & Occidentem.*

S. Paul, *dit encore ce Prélat*, étant revenu du troiſième Ciel vint voir Pierre, afin de donner la forme aux ſiècles futurs, & qu'il demeurât conſtant, & établi à jamais, que quelque Docte, quelque ſaint qu'on ſoit, fût-on un autre S. Paul, il faut voir Pierre. Rome eſt prédeſtinée à être le Chef de la Réligion, & de l'Egliſe.... Ainſi fût établie, & fixée à Rome la Chaire éternelle. C'eſt cette Egliſe Romaine, qui enſeignée par S. Pierre & ſes Succeſſeurs, ne connoît point d'héréſie. Ainſi l'Egliſe Romaine eſt toujours vierge, la foi Romaine eſt toujours la foi de l'Egliſe. On croit toujours ce qu'on a crû, la même voix rétentit par-tout, & Pierre demeure dans ſes Succeſſeurs, le fondement des Fidéles. C'eſt Jeſus-Chriſt qui l'a dit, & le ciel & la terre paſſeront plûtôt que ſa parole..... C'eſt l'Egliſe Mère qui tient en ſa main la conduite de toutes les autres, la chaire unique dans laquelle ſeule tous gardent l'unité. Vous entendez dans ces mots.... le Concile de Calcedoine, & les autres, l'Afrique, les Gaules, la Gréce, l'Aſie, l'Orient & l'Occident unis enſemble.

Si à D. Bernardo, ſplendido aſtro Eccleſiæ Gallicanæ lumine, quæritis, Fratres Chariſſimi, ad quam Sedem pertineat Fidei damna reſarcire quæ in cæteris Eccleſiæ partibus emergere poſſunt, reſpondebit Magnus ille Doctor id ad Sedem Romanam pertinere; quia Fides in eâ non poteſt ſentire defectum: *dignum*, inquit, *namque arbitror ibi potiſſimùm reſarciri damna Fidei ubì non poſſit Fides ſentire defectum; hæc quippe hujus prærogativa Sedis.*

Si vous demandez, mes Frères, à ſaint Bernard, autre brillante lumière de l'Egliſe de France, à quel Siége il appartient de réparer les pertes que la foi peut ſouffrir dans les autres parties de l'Egliſe, ce grand Docteur vous répondra que c'eſt à celui de Rome, parce que la foi n'y peut défaillir, & que lui ſeul jouit de ce privilége: dignum namque arbitror ibì potiſſimum reſarciri damna Fidei, ubì non poſſit Fides ſentire defectum; hæc quippè hujus prærogativa Sedis,

Digitized by Google

N°. IX.

Extrait de l'Inſtruction Paſtorale de M. de Belſunce Evêque de Marſeille, ſur les libertés de l'Egliſe Gallicane. Donné à Marſeille le 29. Septembre 1733.

Pag. 30. J*Ouiſſez, M. T. C. F. avec joye & avec reconnoiſſance de la liberté que vous avez de diſcerner la vraye Egliſe par la Chaire de Pierre. Les faux Docteurs ſe pareront en vain de noms d'Apôtres, & affecteront de paroître zélés pour la gloire de Jeſus-Chriſt, vous les connoîtrez par leur oppoſition à la Chaire de S. Pierre, à laquelle S. Paul, tout grand qu'il étoit*, en ſcience, en dons ſpirituels, en charité, en courage, *étoit ſubordonné. La Chaire qu'ils élévent contre l'unité, n'a pas été établie par Jeſus-Chriſt, elle aura le ſort de toutes les Chaires réprouvées. Errante durant tout le tems qu'elle ſubſiſtera, elle ſuccombera enfin, & ne laiſſera après elle, que le ſouvenir de ſes excès. Il n'en eſt pas de même de la Chaire éternelle. Elle a été établie & fixée à Rome. C'eſt cette Egliſe Romaine, qui enſeignée par S. Pierre & ſes Succeſſeurs, ne connoît point d'héréſie. Les Donatiſtes affecterent d'y avoir un Siége, & crurent ſe ſauver par ce moyen du reproche qu'on leur faiſoit que la Chaire d'unité leur manquoit. Mais la Chaire de peſtilence ne pût ſubſiſter ni avoir de ſucceſſion auprès de la Chaire de vérité.*

Ne craignez donc pas, M. T. C. F. qu'une Egliſe qui eſt le centre de l'unité & de la vérité Catholique, puiſſe devenir le

Excerptum è Documento Paſtorali D. de Belſunce Epiſcopi Maſſiliensîs, ſuper libertatibus Eccleſiæ Gallicanæ. Dato Maſſiliæ die 29. menſis Septembris an. 1733.

Pag. 30. CUm læti ac grati animi ſenſibus perfruimini, Fratres Chariſſimi, conceſſâ vobis libertate ac felicitate veram Eccleſiam ex Petri Cathedrâ dignoſcendi. Fruſtrà ſibi Apoſtolorum nomina adaptabunt pſeudodoctores; fruſtrà Jeſu Chriſti gloriæ ſtudioſos ſe profitebuntur, ex ſuâ illos dignoſcetis cum Petri Sede diſcrepantiâ, cuï S. Paulus licet ſcientiâ, donis ſpiritualibus, charitate ac fortitudine maximus ſubjectus erat. Cathedra quam iſti pſeudo-Doctores adversùs unitatem exſtruunt à Chriſto non eſt conſtituta; ſortem illa Cathedrarum omnium reprobatarum experietur. Errabunda quamdiu ſubſiſtet, ſubruetur tandem, ſolámque poſt ſe ſuarum impietatum memoriam relinquet. Non ità profectò fiet de Cathedrâ æternâ. Hæc Romæ Conſtituta ac ſtabilita fuit. Hæc eſt illa Romana Eccleſia quæ à S. Petro ipſiúſque Succeſſoribus edocta hæreſim non agnoſcit. Aliquam in eâ Cathedram erroris ſui ponere affectarunt Donatiſtæ, quò objectatum illis unitatis defectum amolirentur. Verùm Cathedra illa peſtilentiæ propè Cathedram veritatis collocata nec ſubſiſtere potuit nec labentibus temporibus habere Succeſſores.

Ne timeatis igitur, Fratres chariſſimi, Eccleſia quæ unitatis ac Catholicæ veritatis eſt centrum, poſſit un-

quam evadere Sedes erroris aut fons profanæ novitatis, ſicuti à nonnullis interdû hodie vobis impiè obtruditur. Eccleſia romana ſemper eſt Virgo; fides Romana ſemper eſt Fides Eccleſiæ; in eâ ſemper creditur quod creditum eſt, eadem vox inſonat ubique & Petrus in ſuis Succeſſoribus manet fidelium fundamentum, id Chriſtus ipſe dixit, ac cœlum terráque tranſibunt potiùs quàm ipſius verba.

Suum huic veritati teſtimonium præſtat & quidem coram Clero Gallicano, ipſiúſque nomine Epiſcopus ſuâ eruditione ac ſuo pro noſtris libertatibus ſtudio maximè commendabilis.

Pag. 63. Omnem, Fratres chariſſimi, Novatoribus anſam auferamus exagerationis nos arguendi, cum pro Eccleſia Romana loquimur, quam laceſſere ipſi ac impiè inſectari non ceſſant; hâc in re nil noſtrum proferamus. Sinamus ipſi loquantur, qui nos præceſſerunt Epiſcopi omnium præſtantiſſimi. Populi Fideles ac dociles, attentis percipite auribus quæ mox audituri eſtis, illorum ſermo traditionis, & ideo veritatis eſt ſermo, confidenter & dicimus, noſter quoque eſt, & ſolus quem auſcultare debeatis; in illo vos invenietis damnationem turbulentorum illorum hominum, unitatis ac ſubordinationis hoſtium, qui nil omittunt ut vos ſecum in rebellionem pertrahant contra Jeſu Chriſti Vicarium. Proindeque tutiſſimum contra ſeductionem ac ſchiſma quod à multo tempore meditantur præſidium in eo neceſſariò reperietis. Oraculum audite à tot retro ſeculis pronuntiatum à S. Irenæo Apoſtolis ferè coævo, cujus verba à Catholicarum veritatum defenſoribus tam ſæpe laudantur, ac ſemper cum plauſu

ſiége de l'erreur, ou la ſource de la profane nouveauté, comme on a quelquefois l'impiété de vous le dire aujourd'hui. L'Egliſe Romaine eſt toujours vierge; la foi Romaine eſt toujours la foi de l'Egliſe: on croit toujours ce qu'on a crû, la même voix rétentit par-tout, & Pierre demeure dans ſes Succeſſeurs le fondement des Fidèles. C'eſt Jeſus-Chriſt qui l'a dit, & le ciel & la terre paſſeront plûtôt que ſes paroles.

Un Evêque recommandable par ſon érudition & par ſon zèle pour nos libertés, rend avec joye témoignage à cette vérité, & le rend en préſence & au nom du Clergé de France.

Pag. 63. *Otons, M. T. C. Frères, ôtons aux Novateurs tout prétexte de nous accuſer d'exagération; lorſque nous parlons en faveur de l'Egliſe Romaine, contre laquelle leurs écrivains ne ceſſent d'invectiver & de blaſphêmer, ne diſons rien de nous-même ſur ce ſujet, laiſſons parler les plus Illuſtres Evêques qui nous ont précédés. Peuples Fidèles & dociles, ſoyez attentifs à ce que vous allez entendre, leur langage eſt celui de la tradition, & par conſéquent celui de la vérité. Nous le diſons avec confiance, c'eſt auſſi le nôtre, & le ſeul que vous devez écouter. Vous y trouverez la condamnation de ces hommes inquiets, ennemis de l'unité & de la ſubordination, qui n'oublient rien pour vous entraîner après eux dans le ſoulevement contre le Vicaire de Jeſus-Chriſt; & par une ſuite néceſſaire vous y trouverez un préſervatif aſſûré contre la ſeduction & contre le ſchiſme qu'ils méditent depuis long-tems. Ecoutez l'Oracle prononcé depuis tant de ſiécles par S. Irénée, preſque contemporain des Apôtres, duquel les paroles ont été ſi ſouvent rapportées par les défenſeurs des vérités Catholiques, & toujours reçues avec acclamation, comme des déciſions contre les Auteurs des ſchiſmes & des héréſies,*

Digitized by Google

ou plûtôt écoutés l'Oracle de l'Egliſe Gallicane prononcé dès les premiers jours de ſa naiſſance par un de ſes plus ſçavans Pontifes & de ſes plus ſaints Martyrs.

Que la France encore aujourd'hui, que l'univers entier l'écoute avec une profonde vénération, cet Oracle reſpectable, ſi ſouvent répété dans tous les ſiecles par les Evêques de toutes les Egliſes Catholiques qui a toujours fait la règle de leurs ſentimens à l'égard de l'Egliſe mère de toutes les Egliſes.

Quand nous expoſons, *dit ce grand Evêque*, la tradition que la très-grande, très-ancienne, & très-celébre Egliſe Romaine fondée par les Apôtres Saint Pierre & S. Paul, a reçûë des Apôtres & conſervée juſqu'à nous par la Succeſſion des Evêques, nous confondons tous les Hérétiques, parce que c'eſt avec cette Egliſe que toutes les Egliſes & tous les Fidèles qui ſont par toute la terre doivent s'accorder, à cauſe de ſa principale & excellente Principauté, & que c'eſt en elle que ces mêmes Fidèles répandus par toute la terre, ont conſervé la tradition qui vient des Apôtres.

Ainſi parloit l'Egliſe Primitive des Gaules, d'autant plus étroitement attachée à l'Egliſe Romaine, que c'étoit de cette Egliſe mère qu'elle avoit reçue la foi. Car c'étoit le Conſeil de Dieu, *dit M. Boſſuet*, que la foi nous fût annoncée par le ſaint Siége, afin qu'éternellement unis par ces liens particuliers à ce centre commun de l'unité Catholique, nous puiſſions dire avec un grand Archevêque de Rheims: la ſainte Egliſe Romaine, la mère, la nourrice, la maîtreſſe de toutes les Egliſes, doit être conſultée dans tous les doutes, qui regardent la foi & les mœurs, principalement par ceux qui, comme

excipiuntur tanquam in Schiſmatis & Hæreſeum autores decretoria, ſeu potiùs Eccleſiæ Gallicanæ Oraculum audite à primâ hujuſce origine pronuntiatum ab uno ex ipſius ſanctiſſimis Martyribus ac eruditiſſimis Pontificibus.

Cum ſummo animi obſequio audiat etiamnum Gallia, orbiſque univerſus venerandum illud Oraculum tam ſæpè à Catholicis ſeculorum omnium Epiſcopis celebratum, juxta quod ſuos illi erga Romanam Eccleſiam ceterarum matrem ſenſus ſemper conformarunt.

Maxima inquit Magnus ille Præſul *& antiquiſſima & omnibus cognita à Glorioſiſſimis duobus Apoſtolis Petro & Paulo Romæ fundata & conſtituta Eccleſia eam quam habet ab Apoſtolis traditionem & annuntiatam hominibus Fidem per Succeſſionem Epiſcoporum pervenientem uſque ad nos indicantes confundimus omnes Hæreticos: ad hanc enim Eccleſiam neceſſe eſt omnem convenire Eccleſiam atque omnes undique Fideles propter potiorem illius principalitatem, & quia omnes per orbem univerſum diſperſi Fideles traditionem ab Apoſtolis venientem in eâ conſervarunt.*

Ita loquebatur Primitiva Galliarum Eccleſia eo arctiùs Eccleſiæ Romanæ addicta, quòd ex hâc Eccleſiâ matre Fidem perceperat; *ità Conſilsis Divinis ſtatutum fuerat* inquit, D. Boſſuetius, *ut Fides nobis ab ipsâ ſanctâ Sede annuntiaretur, quò ſpecialibus vinculis communi huic Eccleſiaſticæ totius unitatis centro æternùm adhærentes cum magno aliquo Remorum Archiepiſcopo dicere poſſimus: Sancta Eccleſia Romana omnium aliarum mater, nutrix & magiſtra in omnibus illis conſuli debet dubiis quæ Fidem aut mores ſpectant; & ab iis quidem præcipuè conſulenda, qui,*

ut & nos, ejus Miniſterio in Chriſto geniti fuerunt, ab eâque Catholica Doctrina lacte enutriti.

Ecquis ordine Sacerdotali inſignitus invenietur, exclamant Patres ſecundi Concilii Turonenſis loquentes de collectione decretorum Summorum Pontificum quæ ab Epiſcopis Gallicanis accepta fuerant, qui agere audeat contra talia decreta quæ à Sede Apoſtolicâ manarunt? *Quis Sacerdotum contra decreta talia quæ à Sede Apoſtolicâ proceſſerunt agere præſumat?*

Irenæi dignitatum ſic ſenſuum heredes ſanctiſſimi Galliarum Epiſcopi à primis hujuſce imperii exordiis ſancto Avito ipſorum Collegæ munus hoc demandarunt, ut in causâ Symmachi R. Pontificis communem totius Epiſcopatûs cauſam Romanis commendaret; *quia*, Summus ille vir ajiebat, *quando R. Pontifex omnium Epiſcoporum caput impetitur, non unus tantùm Epiſcopus ſed ipſe totus Epiſcopatus periclitatur.*

Omnia quæ temporibus illis habita ſunt concilia, pergit Boſſuetius, *oſtendunt SS. Prædeceſſores noſtros in his quæ Fidem & diſciplinam ſpectant in Eccleſiam Romanam ſemper inſpexiſſe ac ab hujus traditionibus ſemper fuiſſe ductos. Ità ſentiebat Eccleſia Gallicana quæ quidem dum S. Remigii miniſterio Clodovæum & Francos in ſuo complexa eſt ſinu, intimis eorum præcordiis obſervantiſſimum illud inſculpebat erga ſanctam Sedem obſequium, cujus ſtudioſiſſimi non minùs quàm potentiſſimi defenſores eſſe debebant.* In ſequentibus ætatibus ac ſub Imperatore potentiſſimo quem habuerit Gallia, *Eccleſia Romana*, ejuſdem Boſſuetii ſunt verba, *de rebus dubiis conſulta fuit ejúſque reſponſa reverenter accepta vim legum inviolatam habuerunt.*

nous, ont été engendrés en Jeſus-Chriſt par ſon miniſtère, & nourris par elle du lait de la Doctrine Catholique.

Et qui trouvera-t-on dans l'ordre Sacerdotal, s'écrient les Pères du ſecond Concile de Tours, en parlant d'une collection des décrets des Souverains Pontifes reçus par les Evêques de France, qui oſe agir contre la diſpoſition de tels décrets qui ſont émanés du ſiége Apoſtolique? Quis Sacerdotum contra decreta talia quæ à Sede Apoſtolicâ proceſſerunt agere præſumat? *Héritiers de l'eſprit des Irénées comme de leur dignités, les ſaints Evêques des Gaules dans les prémiers commencemens de cette Monarchie chargerent S. Avite leur Collegue*, de recommander aux Romains dans la cauſe du Pape Symmaque, la cauſe commune de tout l'Epiſcopat, parce que, diſoit ce grand homme, quand le Pape le Chef de tous les Evêques eſt attaqué, ce n'eſt pas un ſeul Evêque, mais l'Epiſcopat entier qui eſt en péril.

Tous les Conciles de ces tems, *continue M. Boſſuet*, font voir qu'en ce qui *touchoit la foi & la diſcipline, nos ſaints Prédéceſſeurs regardoient toujours l'Egliſe Romaine, & ſe gouvernoient par ſes traditions. Tel étoit le ſentiment de l'Egliſe Gallicane, qui en recevant, par le miniſtère de S. Remy, Clovis & les François dans ſon ſein, leur imprimoit dans le fond du cœur ce reſpect pour le ſaint Siége, dont ils devoient être les plus zélés auſſi bien que les plus puiſſans Protecteurs. Dans les ſiècles ſuivans & ſous le plus puiſſant Empereur qu'ait eu la France*, l'Egliſe Romaine, *c'eſt encore M. Boſſuet qui parle*, fut conſultée dans les affaires douteuſes, & ſes réponſes réçues avec révérance, furent des loix inviolables.

A ces expreſſions ſi édifiantes & ſi Catholiques, reconnoiſſez-vous, M. T. C. F. celles des Novateurs qui troublent aujourd'hui l'Egliſe? Pourriez-vous douter qu'ils cherchent à rendre odieuſe & inutile, s'il étoit poſſible, l'autorité du Chef de l'Epiſcopat parce qu'ils voudroient avilir & anéantir celle de tout l'Epiſcopat, & l'Epiſcopat lui-même. Mais les Evêques de France inviolablement attachés aux ſaines Doctrines, défendent avec le même zèle les droits de l'Epiſcopat, & ceux de ſon Chef, parce que les uns & les autres ſont eſſentiels à l'ordre preſcrit par Jeſus-Chriſt dans le gouvernement de l'Egliſe. Ainſi bien loin de s'élever contre le prémier Siége, ils proteſtent dans un Concile aſſemblé *par les ordres de Pepin & de Carloman qu'ils veulent conſerver l'unité, & demeurer juſqu'à la fin de leur vie dans la ſoumiſſion à l'Egliſe Romaine & à Saint Pierre.*

In iſtis elocutionibus tam ſapientibus, tam Catholicis, vocem ne agnoſcitis atque ſermones novatorum qui Eccleſiæ pacem hodie perturbant? An dubitaretis èo tendere illorum conatus ut odioſa ac inutilis, ſi fieri poſſet, evadat autoritas Capitis Epiſcopatùs, quia vellent ipſam totiùs Epiſcopatùs Autoritatem ac Epiſcopatum etiam deprimere ac ſubvertere. Verùm Galliarum Antiſtites ſanæ Doctrinæ inviolatè addicti pari ſtudio jura Epiſcopatùs nec non jura capitis Epiſcopatùs tuentur; rati utraque neceſſaria eſſe ad conſervandum Eccleſiæ Regimem à Chriſto præſcriptum. Unde nedum in primam ſedem inſurgere cogitent, conteſtantur in Concilio Pipini ac Carlomani juſſu olim convocato *ſe velle unitatem conſervare ac in obſequiis Eccleſia Romana, & Petro debitis ad vita finem uſque perſeverare.*

Ils ordonnent dans un autre Concile compoſé des Evêques d'en-deça les Alpes, que tous honorent leur Père ſpirituel, le Souverain Pontife, le Pape univerſel, que tous reçoivent avec la plus profonde vénération les décrets qu'il aura formé par l'autorité Apoſtolique ſelon ſon ſacré Miniſtère, & qu'on lui rende en toutes choſes l'obéiſſance qui lui eſt duë.

Jubent in altero Concilio in Galliis pariter habito *ut ſummo Pontifici, Patri Spiritali ac Papa Univerſali honor ab omnibus conſervetur & qua ſecundùm ſacrum Miniſterium ſuum Autoritate Apoſtolicâ decreverit cum ſummâ veneratione ab omnibus ſuſcipiantur & debita illi obedientia in omnibus conſervetur.*

Que les Partiſans, les Protecteurs & les Miniſtres de l'erreur, qui oſeroient peut-être attribuer à la ſimplicité & à la prétenduë ignorance des ſiécles paſſés, ce que l'eſprit de piété & de réligion leur devroit faire admirer & imiter, apprenent que ces ſentimens de l'Egliſe Gallicane ne ſe ſont point affoiblis dans les ſiécles poſtérieurs, & ſelon eux, plus éclairés; & que les Peuples & les Rois en ont été auſſi pénétrés que les Evêques, qu'ils écoutent encore & qu'ils ſoient confondus.

Condiſcant autem erroris ſectatores, defenſores & Miniſtri qui ſimplicitati ac prætenſæ præteritorum ſeculorum ignorantiæ id fortè refere auderent, quod ipſi piè ac Religiosè admirari ac imitari deberent. Condiſcant inquam vetere illos Eccleſiæ Gallicanæ ſenſus in poſterioribus ſeculis, juxta ipſos, perſpicacioribus, debilitatos minimè fuiſſe, Regéſque populóſque ſenſibus illis æquè affectos fuiſſe ac Epiſcopos. Audiant rurſus ac erubeſcant.

Non

Digitized by Google

Non deſciverunt inquit D. de Marca, Epiſcopus ille ſuâ eruditione ac ſuo pro Eccleſiæ Gallicanæ cujus præcipuum erat ornamentum gloriâ ſtudio tam conſpicuus, *non deſciverunt*, inquit, *poſteri a tam laudabili ac neceſſario propoſito* (Sedi Apoſtolicæ ſemper obſequendi) *quin potius omnibus ſeculis Reges Chriſtianiſſimi ipſumque Eccleſiæ Gallicanæ corpus egregiis facinoribus, ac ſcriptiſſunt quæ apud nos teſtatum fecerunt nihil eſſe ſibi antiquius quàm ut veterem a conſuetudinem à jure Divino manantem quæ reverentiam Apoſtolicæ Sedis ipſiuſque Communionem exigit, frequentiſſimis officiis renovarent.*

Non, dit M. de Marca, (cet Evêque ſi célebre par ſon érudition & par ſon zèle pour la gloire de l'Egliſe de France dont il fut un des principaux ornemens) non, ceux qui vêcurent dans la ſuite ne dégénerent point, ils ne ſe démentirent jamais dans la louable & néceſſaire reſolution (*d'etre ſoumis au S. Siége*); mais dans tous les ſiecles au contraire, les Rois Très-Chrétiens & le Corps de l'Egliſe Gallicane donnerent par des actions éclatantes & par des Ecrits, monumens qui exiſtent, des preuves autentiques, qu'ils n'avoient rien tant à cœur, que de renouveller, par des ſervices fréquens l'ancienne coutume établie de droit Divin, qui exige la vénération pour le S. Siége & l'attachement à ſa Communion.

Ab Epiſcopis Regni edocti Reges noſtri ait Epiſcopus tam ſæpè laudatus (Boſſuetius) *erga ceteras alias poteſtates invicti ſunt; at erga Sedem Apoſtolicam ſemper humiles. Norunt in quo ſita ſit vera excelſitudo. Principes illi Religioſi juxta ac Magnanimi non minùs aſpernati, quàm execrati ſunt exceſſus illos, ad quos non niſi deſperatio vel imbecillitas inducit.*

Inſtruits par les Evêques de la Nation, nos Rois, *dit le Savant Evêque ſi ſouvent cité*, nos Rois ſont invincibles envers tout autre Puiſſance, & toujours humbles envers le ſaint Siége. Ils ſçavent en quoi conſiſte la véritable grandeur. Ces Princes également Religieux & Magnanimes, n'ont pas moins mépriſé que déteſté les extrêmités auſquelles on ne laiſſe emporter que par déſeſpoir & par foibleſſe.

Haud ſatis habet Eccleſia Gallicana Sedi Apoſtolicæ ſicuti ceteræ Nationales Eccleſiæ adhærere, ſui præterea officii eſſe credit ut ſuam erga Pontificem qui primam illam occupat Sedem, ſolemnibus teſtimoniis venerationem orbi univerſo manifeſtet *quantum olim*, ſcribebant Epiſcopi an 1682. Pariſiis Congregati ad Innocentium XI. *à majoribus noſtris Sedi Apoſtolicæ delatum eſt, tantum nos qui honoris Sacerdotalis Succeſſores patriique animi heredes ſumus veſtræ ſanctitati debere ſolemniter profitemur.*

Ce n'eſt pas aſſez pour l'Egliſe de France, d'être comme les autres Egliſes Nationales, unie au ſaint Siége; elle ſe croit encore obligée de donner à l'univers des marques ſolemnelles de ſa vénération pour le Pontife qui occupe ce prémier Siége. Si les Evêques, nos prédéceſſeurs, *diſoient à Innocent XI. les Evêques de l'Aſſemblée du Clergé de 1682;* ont donné autrefois tant de marques de leur reſpect envers le ſaint Siége Apoſtolique, nous ne croirions pas leur avoir légitimmement ſuccedé, ſi nous ne les imitions dans le zèle qui eſt héréditaire à la Nation, & ſi nous ne donnions à toute la terre des preuves ſolemnelles de la très-profonde vénération que nous avons pour votre Sainteté.

Pag. 84. Nos ſemper cum Patribus

Pap. 84. *Nous reconnoitrons toujours*

jours avec les Pères du Concile de Calcédoine que le ſouverain Pontiſe préſide à toutes les Egliſes, comme le Chef aux membres, *que c'eſt à lui à qui* la garde de la vigne a été confié par le Sauveur, *qu'en gouvernant les Egliſes* à la lueur du rayon Apoſtolique, il ſe répand, *& acoûtume d'enrichir par la participation des biens qu'il poſſéde*, ceux qui ſont dans la maiſon de Dieu; *c'eſt-à-dire, dans l'Egliſe. Et en cette qualité de Chef de toutes les Egliſes, & de l'Egliſe univerſelle, quelle vénération ne lui devons-nous pas? Nous reconnoitrons toujours avec S. Irénée* la plus puiſſante Principauté *de l'Egliſe Romaine, à laquelle il eſt néceſſaire que toute Egliſe ſe réuniſſe, comme au centre de l'unité. Avec S. Avite nous répondrons toujours au Vicaire de Jeſus-Chriſt de la déférence de nos Egliſes pour ſon Siége. Faſſe le Ciel qu'il n'y ait bientôt parmi nous aucun Evêque qui ne ſoit dans les mêmes ſentimens, & qui ne tienne le même langage que ce grand Saint! Nous nous ferons toujours une gloire de remplir l'obligation que Jeſus-Chriſt nous a impoſé en élévant S. Pierre à la ſuprême dignité de Chef de l'Epiſcopat, & d'être fideles* à la promeſſe que nous avons faite à notre Sacre d'obéïr, ſelon les Canons au ſaint Siége. *Nous conjurerons toujours notre auguſte Monarque dans les mêmes termes que le Concile d'Aquilée conjuroit autrefois l'Empereur Gratien*, de ne pas permettre qu'on donnât atteinte à l'Egliſe Romaine, & à la foi des Apôtres; parce que c'eſt de là, *comme de leur ſource*, que les droits *inviolables* de la Communion *Eccléſiaſtique* ſe répandent *dans toutes les autres Egliſes.*

Concilii Calcedonenſis profitebimur Summũ Pontificem omnibus Eccleſiis præeſſe *tanquam caput membris; ipſi creditam eſſe à Chriſto vinæ cuſtodiam*; ipſum Eccleſias *radii Apoſtolicii luce* gubernantẽ eam *diffundere* atque bona quæ poſſidet communicando illos ditare ſolere, *qui ſunt in domo Dei*, id eſt, in Eccleſiâ. Hoc verò omnium Eccleſiarum ac univerſalis Eccleſiæ capitis nomine, quam venerationem ipſi non debemus? Nos ſemper cum ſancto Irenæo agnoſcemus *potentiorem Eccleſiæ Romanæ Principalitatem*, cum quâ tanquam cum unitatis centro neceſſe eſt omnem convenire Eccleſiam. Cum ſancto Avito nos ſemper Jeſu Chriſti Vicario ſponſores erimus pro noſtrarum Eccleſiarum erga ſuam Sedem obſequio. Faxit Deus ut citò nullus inter nos ſitEpiſcopus qui non eoſdem gerat ſenſus quive cum ſancto Avito idem non polliceatur. Semper gloriæ noſtræ dabimus officium adimplere quod Chriſtus nobis impoſuit Petrum ad ſupremam capitis Epiſcopatûs dignitatem evehendo, nec non promiſſa fideliter exequi quæ in noſtrâ conſecratione fecimus, Canonicam Sedi Apoſtolicæ obedientiam præſtandi. Auguſtum Regem noſtrum iiſdem verbis ſemper deprecabimur quibus Gratianum Imperatorem deprecabatur olim Aquilienſe Concilium *ne*, videlicet, *umquam patiatur Romanam Eccleſiam ac Apoſtolorum Fidem aliquando impeti quia ab eâ* tanquam à fonte inviolata *Communionis* Eccleſiaſticæ *jura* in ceteras omnes Eccleſias *diffunduntur.*

Digitized by Google

Excerptum è Documento Paſtorali D. de Belſunce, Epiſcopi Maſſilienſis, adverſus duas Conciones Genevæ habitas, &c. Dato an. 1736.

Parte primâ *pag.* 20.

SAnctus Irenæus docet *ad Eccleſiam Romæ fundatam neceſſe eſſe convenire in cauſis Fidei omnes peculiares Eccleſias, omnéſque per orbem univerſum diſperſos Fideles propter potiorem illius Sedis principalitatem.* S. Cyprianus declarat *Cathedram Petri, unitatis Sacerdotalis eſſe fontem atque ad eam mendacium & errorem acceſſum habere non poſſe.* S. Hieronymus ab uno è concionatoribus Genevenſibus cum honore laudatus aſſerit *in Fidei controverſiis Cathedræ Petri adhærendum eſſe*, aſſerit *diſſipare quicumque cum Romano Pontifice non colligit ac profanum illum eſſe & Sacramentorum profanatorem quicumque agnum manducat & Sacramentis participat ſejunctus ab Eccleſia Romæ fundatâ.* S. Auguſtinus cenſet *cauſam Pelagianorum eſſe finitam, quia Roma reſcripta dederat.* S. Petrus Chryſologus fidelibus prædicat *Petrum in ſuis Succeſſoribus adhuc vivere ac in ſuâ Sede præſidere ut veritatem illis omnibus manifeſtet qui eam ediſcere cupiunt.* S. Thomas, Doctor Angelicus, docet *Eccleſiæ unitatem in mutuâ Fidelium qui ſunt ipſius membra unione conſiſtere nec non in Fidelium omnium ſubjectione Romano Pontifici totius Eccleſiæ corporis capiti.*

Numquid profiteri jam non audebimus cum Patribus Concilii Epheſini Romanum Pontificem eſſe *Fidei cuſtodem*; cum ſexcentis atque triginta

Extrait de l'Inſtruction Paſtorale de M. de Belſunce, Evêque de Marſeille, contre deux Sermons prêchés à Géneve, &c. Donné en l'an 1736.

Première partie pag. 20.

S*Aint Irénée qui enſeigne que* c'eſt avec l'Egliſe de Rome que toutes les Egliſes particulières & les Fidèles répandus dans l'univers, doivent s'accorder ſur les matières de la foi, à cauſe de la prééminence de ſon Siége, *& S. Cyprien qui déclare* que la Chaire de S. Pierre eſt la ſource de l'unité Sacerdotale, & que le menſonge, & la fauſſeté ne peuvent y avoir accès. *S. Jerôme, cité avec honneur par un des deux Prédicateurs de Genéve, S. Jerôme qui dit, qu'il faut* s'attacher à la Chaire de Pierre dans les diſputes ſur la foi, que quiconque n'amaſſe pas avec le Pape, diſſipe, & que quiconque étant ſéparé de l'Egliſe de Rome, mange l'Agneau, & participe aux Sacremens, les profâne, & doit être regardé lui-même comme un profane; *ſaint Auguſtin qui croit* la cauſe des Pélagiens finie, parce que la déciſion de Rome eſt venue; *S. Pierre Chryſologue qui veut que les Fidèles ſçachent que* Pierre vit encore dans ſes Succeſſeurs, & qu'il préſide dans ſon Siége, pour apprendre la vérité à ceux qui déſirent la connoître; *ſaint Thomas, l'Ange de l'Ecole, qui enſeigne que* l'unité de l'Egliſe conſiſte dans l'union mutuelle des Fidèles qui ſont les membres de ſon corps, & dans le rapport ſubordonné de tous ſes membres au Chef viſible du même corps qui eſt le Souverain Pontife.

N'oſera-t-on plus dire avec les Pères du Concile d'Epheſe, que le Pape eſt le Gardien de la foi, avec les 630. *de Calcédoine, que* c'eſt lui à qui le Seigneur a confié la

garde de ſa vigne ; *avec ceux des Conciles de Nicée, de Calcédoine, de Latran, & de Conſtantinople, qu'il eſt* le Succeſſeur de S. Pierre, le Chef des Evêques, & de toutes les Egliſes, *qu'il eſt* le Suprême, le Principal, l'Apoſtolique Paſteur de tous les Chrétiens, *que revêtu du caractère* ſacré & divin, il doit être reſpecté comme Aaron ? *Ne ſera-t-il plus permis de dire avec les Evêques de la Province de Tarragone, que* ſa primauté doit le faire craindre, aimer, reſpecter de tous les Fidèles ? *Avec le Concile de Sienne qu'il a reçû* une plénitude de puiſſance céleſte, qu'il eſt Succeſſeur de Pierre, l'oingt du Seigneur, le père des Rois, la lumière du monde, le Souverain Pontife ? *Ou avec les Pères du Concile Général de Florence, que c'eſt* le vrai Vicaire de Jeſus-Chriſt, le Chef de toute l'Egliſe, le Père, & le Docteur de tous les Chrétiens, & qu'il a reçu de Notre-Seigneur Jeſus-Chriſt dans la perſonne de ſaint Pierre une plaine puiſſance de paître, de conduire, de gouverner l'Egliſe univerſelle ; ainſi que les Conciles Ecumeniques l'ont déclaré dans leurs actes ?

Concilii Calcedonenſis illum eſſe *cui Dominus vinea ſua cuſtodiam demandavit* ; cum Patribus Concilii Nicæni, Calcedonensis, Lateranensis, & Conſtantinopolitani illum eſſe *Petri Succeſſorem ; caput Epiſcoporum & omnium Eccleſiarum ; Supremum Pracipuum, Apoſtolicum Chriſtianorum omnium Paſtorem*, illum *ſacro divinóque ornatum charactere non minus quam Aaron colendum eſſe ?* Numquid jam dicere non licebit cum Epiſcopis Provinciæ Tarragonenſis illum *ob ſuum primatum timendum, amandum ac veneratione proſequendum eſſe ab omnibus fidelibus.* Cum Concilio Senenſi illum *cæleſtis poteſtatis plenitudinem accepiſſe Petri eſſe Succeſſorem, unctum Domini, Patrem Regum, lucem mundi, ſupremum Pontificem* aut cum Patribus Concilii œcumenici Florentini *illum eſſe verum Jeſu Chriſti Vicarium, totius Eccleſia caput, omnium Chriſtianorum Patrem & Doctorem atque à Domino noſtro Jeſu Chriſto plenam in perſonâ Petri accepiſſe poteſtatem paſcendi, regendi ac gubernandi Eccleſiam univerſalem, ſicuti œcumenica Concilia ſuis in actis declararunt ?*

N°. X.

Excerptum ex Mandato Illuſtriſſimi de Mailly Remenſium Archi-Præſulis, circa Conſtitutionem *Unigenitus*. Dato Remis die decimâ Septembris anno 1718.

Extrait du Mandement de M. de Mailly Archevêque, Duc de Reims, au ſujet de la Conſtitution Unigenitus. *Donné a Reims le* 10. *Septembre* 1718.

Pag. 13. *Quelle illuſion de prétendre que ce n'eſt pas donner atteinte à l'honneur du ſaint Siége que de s'oppoſer aux déciſions du ſouverain Pontife !*

Pag. 13. Proh ! quàm graviter ab errant qui contendunt nè tùm quidem S. Sedis honorem violari cùm Romani Pontificis defini-

Digitized by Google

tionibus reſiſtitur! Nunquid enim per inobedientiam autoritas, aut per diviſionem unitas conſervari poteſt?

Omnibus temporibus S. Patres Doctrinam Eccleſiæ Romanæ velut Fidei ſuæ normam amplexati ſunt. Frequentes celebrarunt conventus, non ut illam impeterent, ſed ut illius impugnatores ad officium reducerent; adverſus hanc tàm venerandam (Romanæ Eccleſiæ) traditionem Queſnelii ſectatores hodiè Concilium efflagitant. *Illa* autem, juxta S. Irenæum, *confundendis omnibus hæreticis ſufficit*, quia *ad hanc Eccleſiam propter potiorem principalitatem neceſſe eſt omnem convenire Eccleſiam*, & quia *in eâ ab omnibus qui ſunt undique Fidelibus conſervata eſt ea quæ eſt ab Apoſtolis traditio.* Non dubitavit S. Hieronymus de iis qui cum Romano Pontifice juncti non ſunt idem pronunciare, quod quidem ipſe Chriſtus de iis pronunciavit qui ſibi non adhærent. *Quicumque*, inquit, *ſecum non colligit, ſpargit.* Sergius Cypri Archi-Præſul in eâ ad S. Pontificem Epiſtolâ quæ in Concilio Lateranenſi perlecta eſt diſertè exprimit intimos illos venerationis ſenſus quibus ipſe haud ſecùs ac ceteri omnes ſuæ Provinciæ Antiſtites affecti erant, quóſque imis præcordiis altè defixos gerere deberet quiſque Catholicus; agnoſcit ille *Apoſtolicam Sedem à Chriſto Deo noſtro Conſtitutam fuiſſe ut eſſet Fidei firmamentum.* Tùm enixè rogat Theodorum Papam ut *reſolvat nebulas inſipientium lumine ſuæ divinæ ſcientiæ. Tu es enim*, inquit, *juxta divinum oraculum, Petrus, & ſuper te innituntur Eccleſiæ columnæ. . . . . Tu profanarum hæreſeon depoſitor exiſtis, ut Princeps & Doctor ortodoxæ & immaculatæ Fidei.* Ipſimet Hæreſiarchæ

l'autorité ſe maintient-elle par la déſobéïſſance, & l'unité par la diviſion!

La Doctrine de l'Egliſe Romaine a ſervi dans tous les tems de regle aux ſaints Pères; ils ſe ſont aſſemblés, non pour la combattre, mais pour réduire ceux qui s'en écartoient; & c'eſt contre cette tradition ſi reſpectable, que les Partiſans de Queſnel demandent aujourd'hui un Concile. Elle ſuffit, *ſelon S. Irénée*, pour confondre tous les Hérétiques, parce que c'eſt avec cette Egliſe, que toutes les autres doivent s'accorder, à cauſe de ſon excellente Principauté, & que c'eſt en elle que tous les Fidèles, qui ſont répandus par toute la terre, ont conſervé la tradition qui vient des Apotres. *S. Jerome n'a point fait difficulté d'employer, à l'égard des perſonnes, qui ne ſont pas unies au Pape, les mêmes expreſſions, dont le Seigneur s'eſt ſervi contre ceux qui ne lui ſont pas attachés.* Quiconque, *dit-il*, n'amaſſe pas avec vous, diſſipe. *Sergius, Archeveque de Chypre, exprime parfaitement dans ſa Lettre au Pape, qui fut lue au Concile de Latran, les ſentimens de vénération qu'il avoit, de meme que les Evêques de ſa Province, pour l'Egliſe Romaine, & dont tout Catholique devroit etre pénétré. Il reconnoit*, que Jeſus-Chriſt a établi le ſaint Siége, pour être le ſoutien fixe & immobile de la foi, & pour éclairer les Fidèles. *Il prie le Pape Theodore*, de diſſiper par les lumières de ſa divine ſcience les nuages, qu'en forment des Hérétiques, qui mettent la Réligion en danger: vous êtes Pierre, ſelon la divine parole, *dit-il*, c'eſt ſur vous que les colonnes de l'Egliſe s'appuyent; & vous avez été conſtitué pour extirper l'héréſie, comme Prince & Docteur de la foi ortodoxe & immaculée: *des Héréſiarques même ont ſoumis au jugement du ſouverain Pontife les conteſtations qu'ils avoient formées; & c'eſt la réſiſtance à ſes déciſions,*

qui a cauſé leur perte. Pélage envoia ſa profeſſion de foi au Pape Innocent I, & lui manda, que elle ſi n'étoit pas expliquée avec aſſez de clarté & de précaution, il déſiroit qu'il la corrigeât, lui qui tenoit la Foi & le Siége de Pierre.

Summi Pontificis judicio exciatas à ſe circa Religionem diſputationes ſubmiſerunt; nec in errorem præcipites acti ſunt, niſi quia ipſius deciſionibus reſtiterunt. Amplam Fidei ſuæ profeſſionem ad Innocentium primum tranſmiſit Palagius, qui & illi ſignificavit *cupere ſe ut, ſiquid in eâ minùs perſpicue aut parum cautè poſitum eſſet, ab eo emendaretur, qui Petri & Fidem & Sedem tenet.*

Eutiches, dans ſa Lettre à ſaint Leon, proteſte, qu'il ſuivra en tout ſon jugement; *& Luther, dans celle qu'il écrivit à Leon X. en lui envoyant ſes Théſes contre les Indulgences, le ſupplie, proſterné à genoux*, d'aprouver ou de retrancher ce qu'il lui plaira, parce qu'il reconnoîtra la voix de Jeſus-Chriſt, qui eſt en lui, & qui parle par ſa bouche....

Eutyches in ſuâ de S. Leonem Epiſtolâ proteſtatur *ſe ipſius judicio in omnibus conſenſurum.* Et Lutherus pariter in Epiſtolâ quam ſcripſit ad Leonem decimum, dum ſuas ad eum Theſes contra indulgentias tranſmittit, genibus provolutus ipſum enixe rogat *ut damnet vel approbet quidquid damnandum ipſe vel approbandum judicaret; quia Jeſu Chriſti vocem ipſius ore loquentis in ipſo venerabitur.*

Pag. 16. *Soyez inſéparablement unis à l'Egliſe Romaine; qui eſt la Mère & la Maîtreſſe des autres. Que la tradition de cette Egliſe*, dans laquelle les Apôtres ont répandu leur Doctrine avec leur ſang, *ſelon l'expreſſion de Tertullien, règle votre croyance. Ayez pour la perſonne du ſouverain Pontife ce ſaint reſpect & cette vénération, que nous devons tous au Chef des Fidèles; à celui, qui eſt l'image la plus parfaite de Jeſus-Chriſt ſur la terre.*

Pag. 16. Eſtote indivulsè uniti Eccleſiæ Romanæ quæ ceterarum Mater eſt & Magiſtra Eccleſiarum. Illius Eccleſiæ traditio, *cui totam Doctrinam*, ipſa ſunt Tertulliani verba, *Apoſtoli cum ſanguine ſuo profuderunt*, veſtram dirigat Fidem. Summum Pontificem piâ illâ veneratione & obſequio proſequamini, quod viſibili Fidelium omnium capiti nec non illi qui perfectiſſima eſt in terris Chriſti Jeſu imago debemus.

N°. XI.

Excerptum è Sermone Boſſuetii Meldenſis Epiſcopi habito ad conventum Cleri Gallicani die 9. Novembris an. 1681. ejuſdem conventus juſſu publici juris facto. Pariſiis, apud Leonardum, ordinarium Regis typographum an. 1682.

Pag. 13. PEtrus hâc præclarâ Fidei confeſſione (*tu es Chriſtus Filius Dei vivi.* Math. 16.) immotam illam promeretur promiſſionem qua Eccleſiæ fundamentum conſtituitur. Tantam mortali præſtat virtutem Chriſti verbum quæcumque vult ex nihilo facientis. Nec quiſquam dicat vel cogitet hoc Petri miniſterium cum ipſo expiraſſe; æterni ædificii æternum eſſe fundamentum oportet. Petrus vivet in ſuis Succeſſoribus. Petrus in ſuâ Cathedrâ ſemper loquetur. Id Patres uno ore prædicant. Id in Concilio Calcedonenſi confirmant ſexcenti atque triginta Epiſcopi.

Pag. 16. Roma non S. Pauli, ſed Petri Cathedra exiſtit; hoc verò titulo Orbis univerſi certius, quàm aliàs unquam eſt caput. Ecquis ignorat quod mille & ducentis abhinc & ampliùs annis canebat olim S. Proſper: *Sedes Roma Petri, quæ Paſtoralis honoris facta caput mundo quidquid non poſſidet armis, Religione tenet.* Sacrum illud Canticum quod aliàs unus canebat è Patribus Gallicanis quàm libenter recinimus. Illud ipſum eſt pacis Canticum, in quo dum Romæ Majeſtas extollitur, totius Eccleſiæ unitas celebratur.

Extrait du Sermon prêché par M. Boſſuet Evêque de Maux, à l'Aſſemblée du Clergé de France, le 9. Novembre 1681. imprimé par ordre de la même Aſſemblée. A Paris, chez Leonard, Imprimeur ordinaire du Roy en 1682.

Pag. 13. *PIerre, par cette haute prédication de la Foi:* (Vous êtes le Chriſt, Fils du Dieu vivant. *Math.* 16.) *s'attire l'inviolable promeſſe qui le fait le fondement de l'Egliſe. La parole de Jeſus-Chriſt, qui de rien fait tout ce qu'il lui plait, donne cette force à un mortel. Qu'on ne diſe point, qu'on ne penſe point que ce miniſtère de S. Pierre finiſſe avec lui; ce qui doit ſervir de ſoutien a une Egliſe éternelle, ne peut jamais avoir de fin. Pierre vivra dans ſes Succeſſeurs; Pierre parlera toujours dans ſa Chaire: c'eſt ce que diſent les Pères; c'eſt ce que confirment ſix cens trente Evêques au Concile de Calcédoine.*

Pag. 16. *Rome n'eſt pas la Chaire de S. Paul, mais la Chaire de ſaint Pierre, c'eſt ſous ce titre qu'elle eſt plus aſſurément que jamais le Chef du monde; & qui neſçait ce qu'a chanté le grand ſaint Proſper, il y a plus de douze cens ans.* Rome, le Siége de Pierre, devenue ſous ce titre le Chef de l'ordre Paſtorale dans tout l'univers, s'aſſujettit par la Réligion ce qu'elle n'a pû ſubjuguer par les armes. *Que volontiers nous repétons ce ſacré Cantique d'un Père de l'Egliſe Gallicane, c'eſt le Cantique de la paix, où dans la grandeur de Rome l'unité de toute l'Egliſe eſt célébrée.*

Ainſi fût établie & fixée à Rome la Chaire éternelle. C'eſt cette Egliſe Romaine, qui enſeignée par ſaint Pierre & ſes Succeſſeurs ne connoit point d'héréſies. Les Donatiſtes affecterent d'y avoir un Siége, & crurent ſe ſauver par ce moyen du reproche qu'on leur faiſoit, que la Chaire d'unité leur manquoit. Mais la Chaire de peſtilence ne pût ſubſiſter, ni avoir de ſucceſſion auprès de la Chaire de vérité. Les Manichéens ſe cacherent quelque tems dans cette Egliſe; les y découvrir ſeulement, a été les en bannir pour jamais. Ainſi les héréſies ont pû y paſſer, mais non pas y prendre racine. Que contre la coûtume de tous leurs Prédéceſſeurs un ou deux ſouverains Pontifes, ou par violence, ou par ſurpriſe, n'ayent pas aſſez conſtamment ſoutenu ou aſſez pleinement expliqué la Doctrine de la Foi: conſultés de toute la terre, & répondant durant tant de ſiécles à toutes ſortes de queſtions de Doctrine, de diſcipline, de cérémonies qu'une ſeule de leurs réponſes ſe trouve notée par la ſouveraine rigueur d'un Concile œcumenique: ces fautes particulières n'ont pû faire aucune impreſſion dans la Chaire de ſaint Pierre: un vaiſſeau qui fend les eaux, n'y laiſſe pas le moindre veſtige de ſon paſſage; c'eſt Pierre qui a failli; mais qu'un regard de Jeſus ramene auſſi-tôt, & qui avant que le Fils de Dieu lui déclara ſa faute future, aſſuré de ſa converſion, reçoit l'ordre de confirmer ſes Frères. Et quels freres? Les Apôtres: les colomnes même, combien plus les ſiècles ſuivans? Qu'a ſervi à l'héréſie des Monothelites d'avoir pû ſurprendre un Pape? L'anathème qui lui a donné le premier coup, n'eſt pas moins parti de cette Chaire qu'elle tenta vainement d'occuper; & le Concile VI. ne s'eſt pas écrié avec moins de force: Pierre a parlé par Agathon. *Toutes les autres héréſies ont reçû du même endroit le coup mortel. Ainſi l'Egliſe Romaine eſt toujours vierge; la foi Romaine eſt toujours la foi de l'Egliſe, on croit toujours ce qu'on*

Sic Romæ ſtabilita ac coſtituta fuit Cathedra æterna. Hæc Romana Eccleſia à Petro ejúſque Succeſſoribus edocta hæreſim non agnoſcit. Aliquam in eâ Cathedram erroris ſui ponere affectarunt Donatiſtæ, quò objectatum illis unitatis defectum amolirentur. Verùm Cathedra illa peſtilentiæ prope Cathedram veritatis collocata nec ſubſiſtere potuit, nec labentibus temporibus habere Succeſſores. In eâdem Eccleſiâ (Romanâ) aliquandiu delituerunt Manichæi, qui quò ſemel detecti ſunt, eò ipſo exularunt ab eâ in perpetuum. Atque ità quidem hæreſes per illam Eccleſiam, ut ita loquar, tranſire; hærere in ea non potuerunt. Eſto, unus aut alter Summus Pontifex vim paſſi aut fallaciis deluſi contra omnium Prædeceſſorum ſuorum conſuetudinem, non ſatis conſtanter ipſi ſacram Fidei Doctrinam propugnaverint, eamvè non plenè ſatis explicuerint. Eſto, acciderit ut ex omnibus terræ plagis conſulti, atque labentibus tot ſeculis, omnigenis circa Doctrinam, diſciplinam, ritus Sacros quæſtionibus ſatis facientes unam tantùm aliquando reſponſionem tot quæſitis emiſerint, quàm Concilium œcumenicum ſummo rigore cenſurâ notaverit; perſonales illæ culpæ nullam Cathedræ Petri labem inferre potuerunt. Navis quæ aquas diffindit nullum ſui relinquit poſt ſe veſtigium. Tunc quidem deliquit Petrus, ſed illum unicus Jeſu contuitus ſtatim ad ſaniora reduxit, íſque futuram ſuam culpam priuſquam, Chriſto revelante prænoviſſet, de ſuâ converſione factus certior accepit mandatum confirmandi Fratres ſuos. Ut verò quoſnam Fratres? Apoſtolos, ipſa Eccleſiæ columina, quantò magìs homines ſubſequentibus ſeculis

victuros?

victuros? Quid Monothelitarum hæreſi profuit, cùm Pontificem unum ſuis fraudibus captavit? Illud ipſum nihilominus anathema quo primùm percuſſa eſt, ex eâ vibratum eſt Cathedrâ quam invadere error fruſtrà molitus eſt, nec minùs propterea quàm antehac factitatum fuerat, exclamavit œcumenica ſexta Synodus: *Petrus per Agathonem locutus eſt*. Ex eâdem Cathedrâ fulmina illa prodierunt quibus omnes aliæ hæreſes exſtinctæ ſunt; ſicque Eccleſia Romana ſemper eſt virgo. Fides Romana totius ſemper Eccleſiæ fides exiſtit. Id ſemper creditur quod aliàs creditum eſt. Eâdem voce undique perſonant omniâ, atque Petrus ſuis in ſucceſſoribus manet fidelium fundamentum. Ità pronuntiavit ipſe Chriſtus, cœlum & terra tranſibunt, verba autem ejus non præteribunt. Conſilium ſuum executus eſt Chriſtus, & poſtquam Petro æterno fidei prædicatori dixit: *tu es Petrus & ſuper hanc Petram ædificabo Eccleſiam meam*, addit: *& tibi dabo claves Regni cœlorum*; id eſt, tu qui prædicandæ fidei prærogativam habes, & claves etiam habebis, quæ quidem regiminis autoritatem deſignant. *Quodcunque ligaveris ſuper terram erit ligatum & in cœlis, & quodcumque ſolveris ſuper terram erit ſolutum & in Cœlis.* Omnes his clavibus ſubjiciuntur; omnes, inquam, Fratres chariſſimi, Reges & populi, greges & Paſtores, quod quidem lætanter publicamus. Etenim amamus unitatem, & quam præſtamus obedientiam gloriæ ducimus. Petro injunctum eſt 1°. ut plùs ceteris omnibus Apoſtolis diligeret, 2°. ut omnes paſceret tàm oves quàm agnos, pullos eórumque Matres, ac ipſos imò gregis Paſtores, qui quidem ut populorum Paſtores, ſic & Petri oves cùm ſint, Chriſtum ipſum in Petro venerantur.

a crû, la même voix rétentit par tout, & Pierre demeure dans ſes ſucceſſeurs le fondement des fidéles; c'eſt Jeſus-Chriſt qui l'a dit, & le Ciel & la terre paſſeront plûtôt que ſa parole. Mais voyons encore en un mot la ſuite de cette parole. Jeſus-Chriſt pourſuit ſon deſſein, & après avoir dit à Pierre, éternel Prédicateur de la foi: Tu es Pierre, & ſur cette pierre je bâtirai mon Egliſe, *il ajoute*, & je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux; *toi qui as la prérogative de la prédication de la foi, tu auras auſſi les clefs qui déſignent l'autorité du gouvernement;* ce que tu lieras ſur la terre ſera lié dans le Ciel, & ce que tu délieras ſur la terre ſera délié dans le Ciel. *Tout eſt ſoumis à ces clefs: tout, mes Fréres, Rois & peuples, Paſteurs & troupeaux, nous le publions avec joye; car nous aimons l'unité, & nous tenons à gloire notre obéiſſance. C'eſt à Pierre qu'il eſt ordonné premiérement d'aimer plus que tous les autres Apôtres, & enſuite de paître & de gouverner tout & les agneaux & les brebis, & les petits & les méres, & les Paſteurs mêmes. Paſteurs à l'égard des peuples & brebis à l'égard de Pierre ils honorent en lui Jeſus-Chriſt.*

Pag. 24. Eccleſiaſtica autoritas in ſolo primùm (Petro) conſtituta eâ lege deinceps diffuſa eſt, ut ad primum unitatis ſuæ principium rediret, iique à quibus exercebitur eidem Cathedræ indiviſis nexibus adhæreant. hæc ipſa eſt Cathedra Romana tot elogiis à Patribus celebrata, in quâ

Pag. 24. *L'autorité Eccléſiaſtique premiérement établie en la perſonne d'un ſeul, ne s'eſt répanduë qu'à condition d'être toujours ramenée au principe de ſon unité, & que tous ceux qui auront à l'exercer, ſe doivent tenir inſéparablement unis à la même chaire. C'eſt cette Chaire Romaine, tant célébrée par les Péres où ils ont exalté comme à l'envi*

Digitized by Google

la Principauté de la Chaire Apoſtolique, la Principauté principale ; la ſource de l'unité, & dans la place de Pierre l'éminent degré de la Chaire Sacerdotale; l'Egliſe mere qui tient en ſa main la conduite de toutes les autres Egliſes, le Chef de l'Epiſcopat, d'où part le rayon du gouvernement; la Chaire principale, la Chaire unique en laquelle ſeule tous gardent l'unité. *Vous entendez dans ces mots S. Optat, S. Auguſtin, S. Cyprien, S. Irenée, S. Proſper, S. Avite, S. Theodoret, le Concile de Calcédoine & les autres ; l'Afrique, les Gaules, la Grèce, l'Aſie, l'Orient & l'Occident unis enſemble.*

certatim extollere geſtierunt *Cathedræ Apoſtolicæ principatum, principalem autoritatem, unitatis originem, atque in Petri cathedrâ eminentem cathedræ Sacerdotalis gradum; Eccleſiam cæterarum matrem quæ aliarum omnium Eccleſiarum regimen habet, Caput Epiſcopalis ordinis, ex quo regiminis radius proficiſcitur ; Cathedram principalem, Cathedram unicam in quâ ſolâ omnes ſervant unitatem.* Ità locutos fuiſſe intelligitis S. Optatum, S. Aug. S. Cyprianum, S. Irenæum, S. Proſperum, S. Avitum, S. Theodoretum, Concilium Calcedonenſe & alia; ità & ſenſerunt Africa, Gallia, Græcia, Aſia, Oriens denique ſimul & Occidens.

Pag. 37. *C'eſt vous, Seigneur, qui excitâtes S. Pierre & ſes Succeſſeurs à nous envoyer dès les prémiers tems les Evêques qui ont fondé nos Egliſes. C'étoit le Conſeil de Dieu que la foi nous fût annoncée par le S. Siége afin qu'éternellement unis par des liens particuliers à ce centre commun de toute l'unité Catholique, nous puiſſions dire avec un grand Archevêque de Reims :* La Sainte Egliſe Romaine, la mère, la nourriſſe & la maîtreſſe de toutes les Egliſes, doit être conſultée dans tous les doutes qui regardent la foi & les mœurs, principalement par ceux, qui, comme nous ont été engendrés en Jeſus-Chriſt par ſon miniſtère & nourris par elle du lait de la Doctrine Catholique.

Pag. 37. Tu, Domine, S. Petrum ipſiuſque Succeſſores impuliſti ad mittendos nobis primis temporibus Epiſcopos illos qui Eccleſias noſtras erexerunt. Ità Conſiliis Divinis ſtatutum fuerat, ut fides nobis ab ipsâ S. Sede annunciaretur, quò ſpecialibus vinculis communi huic Eccleſiaſticæ totius unitatis centro æternùm adhærentes, cum magno aliquo Remorum Archiepiſcopo dicere poſſimus: *Sancta Eccleſia Romana omnium aliarum mater nutrix & magiſtra, in omnibus illis conſuli debet dubiis, quæ fidem aut mores ſpectant, & ab iis quidem præcipuè conſulenda qui, ut & nos, ejus miniſterio in Chriſto geniti fuerunt, ab eaque Catholicæ Doctrinæ lacte enutriti.*

Pag. 39. *S. Irenée a prononcé cet oracle révéré de tous les ſiécles :* Quand nous expoſons la tradition que la très-grande, très-ancienne & très-célèbre Egliſe Romaine fondée par les Apôtres, S. Pierre & S. Paul a reçuë des Apôtres & qu'elle a conſervée juſqu'à nous par la ſucceſſion de ſes Evêques, nous confondons tous les Hérétiques ; parce que c'eſt avec cette Egliſe que toutes les Egliſes & tous les fidé-

Pag. 39. S. Irenæus hocce oraculum omnium ſeculorum veneratione conſecratum protulit : *Maxima & antiquiſſima & omnibus cognita à glorioſiſſimis duobus Apoſtolis Petro & Paulo Romæ fundata, & conſtituta Eccleſia eam quam habet ab Apoſtolis traditionem, & annunciatam hominibus fidem per ſucceſſionem Epiſcoporum pervenientem uſque ad nos indicantes, confundimus*

Digitized by Google

omnes eos qui quoque modo vel per ſui placentiam malam vel vanam gloriam vel per cæcitatem & malam ſententiam præter quàm oportet colligunt. Ad hanc enim Eccleſiam propter potiorem principalitatem neceſſe eſt omnem convenire Eccleſiam, hoc eſt, eos qui ſunt undique fideles, in quâ ſemper ab his qui ſunt undique, conſervata eſt ea quæ eſt ab Apoſtolis traditio. Iis fundamentis innixa Galliarum Eccleſia turris ad inſtar Davidicæ immota conſtitit.

les qui ſont par toute la terre doivent s'accorder, à cauſe de ſa principale & excellente principauté, & que c'eſt en elle que ces mêmes fidéles répandus par toute la terre ont conſervé la tradition qui vient des Apôtres. *Appuyée ſur ces fondemens, l'Egliſe Gallicane a été forte comme la tour de David.*

Pag. 42. S. Avitus doctus ille & ſanctus Viennenſium Antiſtes, graviſſimus idem & eloquentiſſimus Eccleſiæ Romanæ defenſor, cuï ab omnibus Collegis Synodis nempè Galliarum Epiſcopis ea cura demandata fuit, ut in ipsâ Papæ Symmachi causâ communem totius Epiſcopatus cauſam Romanis commendaret, quia, inquiebat magnus ille vir, dum Papa qui omnium eſt Epiſcoporum caput laceſſitur, jam non unus duntaxat Epiſcopus, ſed integer Epiſcopalis dignitatis ordo periclitatur. Omnia quæ temporibus illis habita ſunt Concilia oſtendunt SS. Prædeceſſores noſtros in iis quæ fidem & diſciplinam ſpectant in Eccleſiam Romanam ſemper inſpexiſſe, illiúſque traditiones fuiſſe ſecutos. Ità ſentiebat Eccleſia Gallicana quæ quidē dum S.Remigii miniſterio Clodovæum & Francos in ſuo complexa eſt ſinu, intimis eorum præcordiis obſervantiſſimum illud inſculpebat erga Sanctam Sedem obſequium cujus quidem ſtudioſiſſimi non minùs quàm potentiſſimi defenſores eſſe debebant.

Pag. 42. *S. Avite, ce docte & ce ſaint Evêque de Vienne, ce grave & éloquent défenſeur de l'Egliſe Romaine qui fut chargé par tous ſes collégues les Saints Evêques des Gaules, pour recommander aux Romains dans la cauſe du Pape Symmacke, la cauſe commune de tout l'Epiſcopat*, parce que, *diſoit ce grand homme*, quand le Pape & le chef de tous les Evêques eſt attaqué, ce n'eſt pas un ſeul Evêque, mais l'Epiſcopat tout entier qui eſt en péril. *Tous les Concilet de ces tems ſont voir qu'en ce qui touchoit la foy & la diſcipline, nos Saints Prédeceſſeurs regardoient toujours l'Egliſe Romaine, & ſe gouvernoient par ſes traditions. Tel étoit le ſentiment de l'Egliſe Gallicane, qui en recevant par le miniſtère de S. Remis, Clovis & les François dans ſon ſein, leur imprimoit dans le fond du cœur ce reſpect pour le S. Siége dont ils devoient être les plus zélés auſſi bien que les plus puiſſans protecteurs.*

Pag. 44. Eccleſia Romana (tempore Caroli Magni) de rebus dubiis conſulta fuit, ejúſque reſponſa reverenter acceptata vim legum inviolatam habuerunt. Carolus Magnus, magnus, inquam, ille Imperator, eam Eccleſiam tanto amore proſecutus eſt, ut in tabulis ſupremæ ſuæ voluntatis eam maximè commendaverit ſuis ſucceſſoribus Eccleſiæ S.Petri defenſionem quam ceu pretioſiſſimam habebat familiæ

Pag. 44. *L'Egliſe Romaine (du tems de Charlemagne) fut conſultée dans les affaires douteuſes, & ſes réponſes reçûes avec révérence, furent des loix inviolables. Charlemagne, ce grand Prince, eut tant d'amour pour elle, que le principal article de ſon teſtament fut de recommander à ſes Succeſſeurs la défenſe de l'Egliſe de S. Pierre comme le précieux héritage de ſa maiſon qu'il avoit reçû de ſon Pere & de ſon Ayeul, & qu'il vouloit laiſſer à ſes enfans. Ce même amour*

Digitized by Google

lui fit dire ce qui fut répété depuis par tout un Concile ſous l'un de ſes deſcendans, que quand cette Egliſe imposeroit un joug à peine ſupportable, il le faudroit ſouffrir plutôt que de rompre la Communion aveo elle. Elle n'impoſe point de tel joug; mais ce ſage Prince vouloit tout prévoir pour affermir l'union dans tous les cas.

ſuæ hereditatem à majoribus ſuis ſibi tranſmiſſam, & à ſe nepotibus ſuis tranſmittendam. Eodem afflatus amoris ſpiritu id protulit quod deinceps Concilii cujuſpiam dehinc habiti ore ipſo prolatum eſt, nempe etiamſi Eccleſia Romana vix tolerabile jugum imponere videretur, ipſum nihilominus portandum potiùs eſſe quàm ab ejus Communione recedendum. Gravius ejuſmodi jugum utique non imponebat Eccleſia Romana, verùm omnia præcavebat ſapientiſſimus Imperator, ut Romanam communionem in omnibus caſibus ſartam tutámque ſervaret.

Pag. 67. *L'Egliſe de France aime d'autant plus ſa mère, l'Egliſe Romaine, & reſſent pour elle un reſpect d'autant plus ſincère, qu'elle y regarde plus purement l'inſtitution primitive & l'ordre de Jeſus-Chriſt. La marque la plus évidente de l'aſſiſtance que le S. Eſprit donne à cette mère des Egliſes, c'eſt de la rendre ſi juſte & ſi modérée que jamais elle n'ait mis les excès parmi les dogmes. Qu'elle eſt grande, l'Egliſe Romaine ſoutenant toutes les Egliſes*, portant, *dit un ancien Pape*, le fardeau de tous ceux qui ſouffrent, *entretenant l'unité, confirmant la foi, liant & déliant les pécheurs, ouvrant & fermant le Ciel!*

Pag. 67. Eccleſia Gallicana Romanam Eccleſiam matrem ſuam eò ampliori amore proſequitur, ac ſinceriori eidem adhæret obſequio, quò puriorem in eâ veneratur primitivam inſtitutionem ordinémque à Chriſto conſtitutum. Nullum evidentius divinæ quæ ipſi conceditur aſſiſtentiæ argumentum, quàm agendi ratio illa juſta adeo & moderata, ut abuſus nunquam inter dogmata recenſuerit. Proh! Quàm magna eſt illa Romanorum Eccleſia cuï omnes incumbunt Eccleſiæ, quæ, ut aiebat olim S. Pontifex, omnium oppreſſorum onera ſuſtinet, quæ unitatem fovet, fidem confirmat, peccatores ligat & abſolvit, Cœli januas claudit & aperit!

Pag 69. *L'Egliſe de France eſt zélée pour ſes libertés: elle a raiſon, puiſque le grand Concile d'Epheſe nous apprend que ces libertés particulières des Egliſes, ſont un des fruits de la rédemption par laquelle Jeſus-Chriſt nous a affranchis; & il eſt certain qu'en matière de Religion & de conſcience des libertés moderées, entretiennent l'ordre de l'Egliſe, & y affermiſſent la paix. Mais nos Pères nous ont appris à ſoutenir ces libertés ſans manquer au reſpect; & loin d'en vouloir manquer, nous croyons au contraire que le reſpect inviolable que nous conſerverons pour le S. Siége, nous ſauvera des bleſſures qu'on voudroit nous faire ſous un nom qui*

Pag. 69. Libertatibus ſuis adhæret ſtudioſè Eccleſia Gallicana, nec immeritò; quandoquidem docet Epheſina magna Synodus peculiares illas Eccleſiarum libertates inter fructus illius redemptionis annumerari, quâ nos Chriſtus liberavit; atque certum eſt moderatis libertatibus, quod ad Religionem & mores attinet, Eccleſiæ foveri diſciplinam, & pacem confirmari. Verùm & à patribus noſtris edocti fuimus quâ ratione illæ libertates illæſâ quam debemus reverentiâ propugnari queant, cuï quidem obſervantiæ tantùm abeſt ut deeſſe velimus, ut

contra credamus inviolatum illud obſequium quo S. Sedem nunquam non proſequemur nos ab iis immunes vulneribus eſſe præſtiturum quibus ſub libertatum noſtrarum ſpecie nos affligere quiſquis attentaret. O Sancta Romanorum Eccleſia, omnium Eccleſiarum & fidelium mater! O Eccleſia in eum finem à Deo electa ut in eâdem fide ac charitate ſuos omnes filios conjungeret, tuæ unitati ab imis viſceribus ſemper adhærebimus. O Eccleſia Romana, *ſi oblitus fuero tui, oblivioni detur dextera mea. Adhæreat lingua mea faucibus meis, ſi non meminero tui, ſi non propoſuero te in principio lætitiæ meæ. Pſ. 136.*

nous eſt ſi cher & ſi vénérable. Sainte Egliſe Romaine, mère des Egliſes, & mère de tous les fidèles; Egliſe choiſie de Dieu pour unir ſes enfans dans la même foi & dans la même charité, nous tiendrons toujours à ton unité par le fond de nos entrailles. Si je t'oublie, Egliſe Romaine, puiſſai-je m'oublier moi-même; que ma langue ſe ſéiche, & demeure immobile dans ma bouche, ſi tu n'eſt pas toujours la prémière dans mon ſouvenir, ſi je ne te mets pas au commencement de tous mes Cantiques.

N°. XII.

Excerptum ex obſervationibus Petri de Marca, Pariſienſis Archiepiſcopi, ſuper Theſes Claromontanas, propugnatas videlicet in Collegio Claromontano Pariſiis an. 1660.

Hoc Petri de Marca opuſculum ſervatur Manuſcriptum in Bibliothecâ Regiâ, legitúrque in 2°. tom. in-fol. *Manuſcriptorum hujuſce Præſulis.*

Num. 31. HÆc opinio (quæ videlicet infallibilitatem Romano Pontifici aſſerit) eſt illa quam unicè Hiſpania, Italia, aliæque omnes Chriſtianitatis Provinciæ docent; ità ut illa quam Sententiam Pariſienſium Doctorum vocant ad Claſſem earum opinionum revocanda ſit quæ ſolùm tolerantur. . . . Autoritas infallibilem ſententiam in cauſis Fidei pronuntiandi eſt Romanis Pontificibus omnium univerſitatum conſenſu aquiſita, exceptâ tamen antiquâ Sorbonâ. Imò hoc quoque tempore hanc de infallibilitate Pontificis ſententiam in ipsâ Sorbonâ doceri videmus; nam duodecimâ menſis Dec. an. 1660. in Sorbonâ publicè hæc Theſis defenſa eſt, videlicet Romanus Pontifex controverſiarum Eccleſiaſticarum eſt Conſtitutus ju-

Digitized by Google

dex à Chriſto, qui ejus definitionibus indeficientem Fidem promiſit. Eandem Theſim in univerſitate Navarricâ, ſeptimâ Decembris propugnatam ſcimus. ***Et infra num.*** 34. ***circa Finem***, ***de Doctoribus Galliæ*** pars major non ſolùm Theologiæ ſed etiam juris Doctorum communi opinioni adhæret utpote fundamentis nixæ ſolutu dificillimis, ridétque Antiquæ Sorbonæ opinionem.

His Petri de Marca verbis relatis ſic proſequitur Emin. Sfondratus in opere inſcripto Gallia vindicata ***Diſſert. IV. §°. 2°. num.*** 12. pag. 785. ***edit.*** 1702. Vides Doctiſſimum hunc virum fateri ſententiam de infallibilitate Pontificis eſſe omnium univerſitatum Chriſtianitatis, imò omnium ferè Doctorum Univerſitatis Pariſienſis, ***exceptâ Antiquâ Sorbonâ***, imò hujus opinionem à reliquis rideri. Ut verò intelligas quid nomine ***Antiquæ Sorbonæ*** de Marca intelligat; ſciendum eſt Collegium Sorbonicum fuiſſe à quodam Roberto Sorbon, (qui ſancto Ludovico Regi à ſacris Confeſſionibus & eleemoſinis erat) an. 1253. fundatum; quo tempore in Eccleſiâ Gallicanâ ſententiam de Romani Pontificis infallibilitate viguiſſe jam ſuprà monſtratum eſt. Sequenti poſteà ſeculo, hoc eſt, anno 1373. inflammari cœpit diuturnum illud & obſtinatum Schiſma quo nihil funeſtius Eccleſiæ: & quia nulla in Pontificibus ſpes erat illius exſtinguendi; imò iſtorum ambitione magis magiſque accendebatur; cogitatum fuit de inducendâ majori aliquâ autoritate, cui Pontifices obtemperare tenerentur: ea verò à Gerſone, Almaino, aliiſque paucis in concilium collata eſt; id enim oportunum credebant evertendis in futurum Schiſmatibus, ſi videlicet aliqua in Eccleſiâ poteſtas eſſet, quam etiam ipſi Pontifices revereri tenerentur. Vetus ergo Sorbona tempore Conſtantienſis & Baſileenſis Conciliorum vigebat, conſtabátque, ut dixi, Gerſone, Almaino, iſtorúmque Diſcipulis. Imò ſi quando inter Pontifices Regéſque Galliæ diſſidium aliquod oriretur, mox in Pariſienſi Univerſitate ab aliquo Doctorum hæc Gerſonis Machæra expromebatur terrendo Pontifici; ità ſub Sixto V, ſub Julio II. & Alexandro VII. factum eſt. Hæc ergo eſt vetus Sorbona, quam à Pleriſque Theologiæ & Juris in Galliâ Doctoribus irriſam eſſe Marca teſtatur: nam alioquin Univerſitatem Pariſienſem pro infallibili autoritate Pontificis ſtetiſſe paulò poſt oſtendemus.

FINIS.

Digitized by Google

ELENCHUS

EORUM QUÆ IN HOC VOLUMINE CONTINENTUR.

PRæfatio, pag. j
Operis argumentum & partitio, 1

PARS PRIMA.

De Illuſtriſſimis Galliarum Epiſcopis qui ab an. 1680. ad nos uſque Floruerunt, IV

DISSERTATIO PRÆVIA.

De celebri Romanum Pontificem inter & Sedem Apoſtolicam diſcrimine ad mentem Gallorum Antiſtitum, V

§. I.

Gallorum Antiſtitum teſtimonia quibus evidenter apparet unum apud ipſos idémque eſſe Romani Pontificis de Fide pronuntiantis judicium ac Dogmaticum Sedis Apoſtolicæ decretum, XII

§. II.

Gallorum Antiſtitum teſtimonia quibus expreſsè ab ipſis rejicitur præpoſtera inter Sedem Apoſtolicam & Romanum Pontificem de Fide pronuntiantem diſtinctio, XIX

§. III.

Teſtimonia eorum Galliæ Præſulum, qui efformandæ Dogmatici Apoſtolicæ Sedis judicii notitiæ datâ operâ incubuerunt, ex quibus conſtat Dogmaticum Sedis Apoſtolicæ judicium nil aliud eſſe quàm Dogmaticum Romani Pontificis judicium con-

Digitized by Google

ſuetis formalitatibus ab eo prolatum, XXII

LIBER PRIMUS.

Illuſtriſſimi Galliarum Antiſtites ſupremam & infallibilem Romani Pontificis in definiendis Fidei controverſiis autoritatem ex Sacris Codicibus, necnon ex antiquiori Eccleſiæ traditione ſtabiliunt & adverſùs vana Pontificiæ inerrantiæ oſorum interpretamenta vindicant, 1

CAPUT PRIMUM.

In hoc Evangelico textu: Tu es Petrus & ſuper hanc Petram ædificabo Eccleſiam meam, & portæ inferi non prævalebunt adverſùs eam, *conceſſa Petro, Petríque Succeſſoribus, ſeu Apoſtolicæ Sedi immota & inconcuſſa in Fide prædicandâ ſtabilitas juxta Gallicanos Antiſtites*, ibid.

§. I.

Illuſtriſſimi Galliarum Epiſcopi docent non modò Petrum ſed & Petri Sedem ſeu Petri Succeſſores à Chriſto fuiſſe Conſtitutos Eccleſiæ & Fidei Catholicæ Petram & fundamentum. 3

§. II.

Non modò Petrus juxta Gallicanos Epiſcopos, verùm & Petri Succeſſores ſeu Apoſtolica Sedes IMMOBILIS *Fidei Petra &* INDEFICIENS *Eccleſiæ fundamentum à cujus ſoliditate pendeat firmitas Eccleſiæ univerſæ*, 7

CAPUT SECUNDUM.

In his Chriſti verbis, ego rogavi pro te Petre ut non deficiat Fides tua, & tu aliquando converſus confirma Fratres tuos, *Petro, Petríque Succeſſoribus conceſſum Fidei indeficientis privilegium juxta Gallicanos Antiſtites*, 17

§. I.

§. I.

Promiſſionem Petro factam illis Chriſti verbis, ego rogavi pro te Petre ut non deficiat fides tua *ad Romanos Pontifices Petri Succeſſores extendendam eſſe tradunt Antiſtites*, 48

§ II.

Docent Francorum Antiſtites in laudato Chriſti oraculo, non modo præceptum ac injunctum Petri Succeſſoribus, ſed etiam datum & conceſſum eſſe, ut Fratres ſuos in fide confirment, 25

CAPUT III.

Inſignis S. Irænei locus interprete ampliſſimo Gallorum Antiſtitum ordine ſupremam & infallibilem oſtendit Apoſtolicæ Sedi autoritatem, 28

§. I.

Gallicani ætatis noſtræ Præſules ubique docent, omnibus Eccleſiis incumbere neceſſitatem cum Eccleſiâ Romanâ ſeu Apoſtolicâ Sede ſeu Romano Pontifice in Doctrinâ Fidei conveniendi, 31

§. II.

Juxta Gallicanos Antiſtites ſemper ac perpetuo neceſſe eſt ut omnis Eccleſia cum Romanâ, ſeu Sede Apoſtolicâ in doctrinâ Fidei conveniat, 35

§. III.

Eccleſiæ Romanæ traditio ſeu doctrina ceteris Eccleſiis Fidei regula, ac una confundendis Hæreticis omninò ſufficiens, juxta Gallicanos Antiſtites, 42

§. IV.

Ex Gallorum Antiſtitum ad Irænei locum doctrinâ paragraphis præcedentibus expoſita jure colligitur, & colligunt ipſi Sedem Apoſtolicam, ſeu Eccleſiam Romæ fundatam à fide deficere non poſſe, 50

Digitized by Google

CAPUT IV.

Celebris S. Auguſtini locus : cauſa finita eſt *interprete Gallorum Antiſtitum ordine ſupremum oſtendit ac irreformabile eſſe Sedis Apoſtolicæ judicium*, 51

§. I.

S. Auguſtinus in loco citato Pelagianorum cauſam finitam, juxta Gallicanos Antiſtites, non ideò pronuntiat, quod illorum hæreſis ab Eccleſiâ univerſali jam fuerit proſcripta, ſed quia ſuum de eâ judicium dogmaticum protulerat Innocentius I. Romanus Pontifex, 58

§. II.

Gallicani Præſules ex ipſo potiſſimum S. Auguſtino probant ad profligandas hæreſes, ad frangendam hæreticorum pertinaciam unum ſufficere Sedis Apoſtolicæ judicium, 68

§. III.

Illuſtriſſimi Galliarum Epiſcopi pro certo tenent ac indubio cauſam eſſe finitam in phraſi Auguſtinianâ perinde eſſe ac ſupremo & infallibili judicio definitam, 74

CAPUT V.

Apoſtolica Sedes ſeu Romanus Pontifex immotum ac neceſſarium Catholicæ unitatis centrum. Hujus autem centri ea eſt prærogativa ut à fide deviare non poſſit, juxta Gallorum Antiſtitum Doctrinam, 81

§. I.

Illuſtriſſimi Galliarum Epiſcopi docent Sedem Apoſtolicam ſeu Romanum Pontificem eſſe centrum unitatis Catholicæ à Chriſto Conſtitutum, eſſentiale & neceſſarium, cui ſemper & neceſſario adhærendum eſt, 85

§. II.

Ex eo quod Sedes Apoſtolica ſit centrum unitatis Catholicæ colli-

Digitized by Google

gunt & tradunt Epiſcopi Gallicani eam à fide, à veritate deviare non poſſe, 87

CAPUT VI.

Quæ juxta Gallicanos Epiſcopos Pontifici Romano debetur obedientia, Germanam illorum de ſupremâ & irreformabili Summi Pontificis autoritate ſententiam aperit atque confirmat, 90

§. Unicus.

Prodocent Illuſtriſſimi Galliarum Antiſtites eam ineſſe Pontificiis circa fidem judiciis autoritatem, cuï omnes Chriſtiani ſincerum mentis obſequium præſtare teneantur. Palàm prædicant iidem Præſules abſolutam illis judiciis; & omnimodam à ſingulis æquè Epiſcopis & ab omnibus ubique fidelibus obedientiam deberi, 94

CAPUT VII.

Illuſtriſſimi Galliarum Antiſtites divinum inerrantiæ privilegium Sedi Apoſtolicæ ſeu Romano Pontifici non modo generatim adſerunt, ſed & contra Novatores datâ operâ vindicant, 115

CAPUT VIII.

Illuſtriſſimi Galliarum Antiſtites oſtendunt ſuam de ſupremâ & indeficienti RR. Pontificum autoritate ſententiam, ipſam eſſe certam, & infallibilem Eccleſiæ Catholicæ Doctrinam, 131

§. I.

Illuſtriſſimi Gallicanæ Eccleſiæ Principes docent ac pro certo tenent majorem Epiſcoporum numerum Summo Pontifici adhærentium ipſum eſſe Paſtorum corpus, ipſamque docentem Eccleſiam cuï promiſſa eſt infallibilitas, quæque errori ſubjacere non poteſt, 134

§. II.

Illud Paſtorum corpus, cuï annexa eſt infallibilitas errare non

Digitized by Google

poteſt juxta Galliarum Antiſtites non tantum cum aliquod dogma definit, ſed etiam quando aliquam doctrinam publicè profitetur ac modo quocumque approbat, 139

§. III.

Non major dumtaxat Epiſcoporum Summo Pontifici adhærentium numerus, ſed omnes propè modum Orbis Catholici Præſules & Catholicæ Academiæ Pontificiam infallibilitatem, tamquam veritatem à Deo revelatam publicè docent juxta Gallicanos Antiſtites & apertiſſimè profitentur, 146

Exhibentur infra tum Gallicè tum Latinè varia operum fragmenta in decurſu voluminis citata in gratiam eorum quibus vel illorum operum copia non eſſet, vel haud ſatis notum idioma Gallicum, quo illa prodierunt. Hæc vero fragmenta ſunt.

1° *Excerptum è decreto Regii Conſilii quo ſuprimuntur ac damnantur ſcripta duo anonyma quorum uni titulus* : Delatio Documenti Paſtoralis Card. de Biſſy ad Procuratorem Generalem, *&c. dato die* 23. *Maii an.* 1723. 154

2° *Excerptum è Documento Paſtorali D. de S. Albin Cameracenſis Archiepiſcopi damnante tria ſcripta, &c. dato die* 16. *Junii an.* 1737. 156

3° *Excerpt. è ſecundo D. de Languet Senonenſis Archiep. monito ad ſuæ olim Diœceſeos refractarios dato die* 15. *Junii ann.* 1718. 160

4° *Excerpt. è Documento Paſtor. D. Fenelonii Camerac. Archiep. pro acceptatione Bullæ* Unigenitus, &c. *dato die* 29. *Junii an.* 1714. 174

5° *Excerpt. è Docum. Paſtor. Emin. Card. de Biſſy; Meldenſis Epiſcopi contra appellationem interjectam à Bullâ* Unigenitus *ad futurum Concilium dato die* 14. *Junii an.* 1728. 182

6°;

Digitized by Google